DE LUXOVIENSIUM ABBATUM POTESTATE

ET QUOMODO LUXOVIENSIS TERRA COMITATUI BURGUNDIÆ ADJUNCTA FUERIT

THESIM FACULTATI LITTERARUM NANCEIENSI PROPONEBAT

H. BAUMONT

LICENCIATUS IN LITTERIS

NANCEII

EX TYPIS BERGER-LEVRAULT ET SODALIUM

1894

DE

LUXOVIENSIUM ABBATUM

POTESTATE

NANCEII, EX TYPIS BERGER-LEVRAULT ET SODALIUM

DE

LUXOVIENSIUM ABBATUM

POTESTATE

ET QUOMODO LUXOVIENSIS TERRA COMITATUI BURGUNDIÆ
ADJUNCTA FUERIT

THESIM FACULTATI LITTERARUM NANCEIENSI PROPONEBAT

H. BAUMONT

LICENCIATUS IN LITTERIS

NANCEII

EX TYPIS BERGER-LEVRAULT ET SODALIUM

1894

PROŒMIUM

Non mihi in animo est totam abbatiæ Luxoviensis historiam perscribere, præsertim cum tale opus non magnas solum investigationes sed longas etiam explicationes desideraret. Non magis hoc propositum habui ut aliquid novi de originibus abbatiæ afferrem, memoraremve quo modo Luxoviense monasterium a sancto Columbano conditum fuisset. Permulti enim apud nos et Germanos et Britannos de nobilissimo illo viro scripserunt. Quid quod, quonam modo papæ erga abbates per omne medium ævum se gesserint, vel quæ fuerint et oppidi Luxovii civilis administratio et civium cum abbatibus contentiones, vel quæ condicio hominum manus mortuæ in Luxoviensi territorio, ordine exponere, operæ sane pretium esset: sed non mihi tantum assumpsi ut hæc omnia, quorum singula proprie tractari postularent, in meo libello penitus absolverem.

Anno MDCCLXI, auctore Academia Bisuntina, quonam tempore abbatiæ Condatescensis et Luxoviensis et Luthrensis juribus regalibus potitæ essent, et quatenus hæc jura paterent, quæsitum est. Benedictinus *dom Berthod,* in disputatione quæ corona apud Academicos dignata est, contendit ut sententia eorum qui in scribendis abbatiæ rebus plurimum auctoritatis haberent, id est *dom Guillo* et *dom Grappin,* prævaleret, manifestumque fieret

Luxoviensem abbatiam ceterasque supradictas omnibus supremi imperii juribus potitas esse, scilicet leges condendi, pacem bellumque faciendi, belli societates conjungendi, condemnatis pœnam remittendi, dandi nobilitatem, justitiam exercendi, pecuniam denique feriendi.

Satis ergo habeo exquirere quid veri sit, quidque falsi in illorum Benedictinorum opinionibus, resque ipsas ordine explicando ostendere qua potestate abbates Luxovienses a condito monasterio ad annum MDCCLXXXIX potiti sint, et quo modo Luxoviensis terra aliquantisper libera comitatui Burgundiæ adjuncta fuerit.

INDEX BIBLIOGRAPHICUS

I

CODICES MANUSCRIPTI

Bibliothèque nationale : *182 Colbert,* n° 2 ; *collection Moreau,* n° 869.

Archives nationales : Q[1], 998 ; J, 208 et 247.

Archives de la Haute-Saône : Supplément H, 1, 6 ; H, 690.

Archives du Doubs : B, 508, 1555, 1556, 1558, 2663.

Archives de la Côte-d'Or : B, 260, 257, 1062, 11889, 11902, 11904.

Archives communales de Luxeuil, *passim.*

Cartulaire de l'abbaye de Luxeuil (Manuscrit de la Bibliothèque de Besançon).

Dom Grappin. — Histoire de l'abbaye royale de Luxeu (Manuscrit de la Bibliothèque de Besançon).

Dom Guillo. — Histoire de l'illustre abbaye de Luxeul (Manuscrit de la Bibliothèque de Vesoul).

II

LIBRI TYPIS MANDATI

Arbois de Jubainville (D'). — Histoire des ducs et comtes de Champagne. Paris, 1859-1869, 7 vol. in-8°.

Barante (De). — Histoire des ducs de Bourgogne. Paris, 1839, 12 vol. in-8°.

Berthod (Dom). — Dissertation sur l'origine et l'étendue des droits régaliens dans les abbayes de Saint-Claude, de Luxeuil et de Lure, 1752 (Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés par l'Académie de Besançon, t. VII, p. 5-96).

Bouquet (Dom). — Recueil des historiens des Gaules et de la France. Paris, 1738-1833, in-fol., t. I-XIX (Continué par l'Académie des Inscriptions. Paris, 1840-1876, t. XX-XXIII, in-fol.).

Bulletins de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône, 1874, 1877, 1881.

Calmet (Dom). — Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine. Nancy, 1728, 3 vol. in-fol).

Castan. — La Franche-Comté et le pays de Montbéliard. Paris, Delagrave, 1887, 1 vol. in-12.

Chronicon Luxoviense breve, ap. Pertz (Monumenta Germaniæ historica. Scriptores, t. III).

Clerc (Édouard). — Essai sur l'histoire de la Franche-Comté. Besançon, 1840-1846, 2 vol. in-8°.

Delacroix (Émile). — Luxeuil : ville, abbaye, thermes. Besançon, 1868, 1 vol. in-8°.

Dey (Aristide). — Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Luxeuil :

1er Mémoire (administration municipale, bourgeoisie), dans les

Mémoires de la Commission d'archéologie et des sciences historiques du département de la Haute-Saône, t. III, 1862, et à part. Vesoul, 1862, br. in-8° ;

2e Mémoire (paroisse de Saint-Sauveur), 3e (justice criminelle et de police), 4e (bains). Vesoul, 1864, 1 vol. in-8°;

5e Mémoire (droits de souveraineté), 6e (guerres de 1636 à 1644), 7e (collège), dans les *Mémoires de la Commission d'archéologie, etc., de la Haute-Saône,* complément du tome IV. Vesoul, 1867, br. in-8°.

Digot. — Histoire du royaume d'Austrasie. Nancy, 1863, 4 vol. in-8°.

Dunod. — Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon. Besançon, 1750, 2 vol. in-4°.

— Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne. Besançon, 1740, 1 vol. in-4°.

Finot (Jules). — La Mainmorte dans la terre de l'abbaye de Luxeuil, dans la *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger,* 1880, et à part. Paris, 1880, br. in-8°.

— Les Sires de Faucogney, vicomtes de Vesoul. Paris, 1886, 1 vol. in-8°.

Fournier. — Le Royaume d'Arles et de Vienne (1138-1378). Paris, 1891, 1 vol. in-8°.

Funck-Brentano. — Philippe le Bel et la noblesse franc-comtoise (Bibliothèque de l'École des Chartes, 1888, 1re, 2e et 3e livraisons).

Gollut (Loys). — Les Mémoires historiques de la République séquanoise. Éd. Duvernoy. Arbois, 1846, 1 vol. in-4°.

Hauréau. — Gallia christiana (t. XV, ubi de provincia Vesuntionensi agitur). Parisiis, 1860, in-fol.

Mabillon. — Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti. Paris, 1668-1701, 9 vol. in-fol.

— Annales ordinis S. Benedicti. Paris, 1703-1739, 6 vol. in-fol.

Martin-Lauzer. — Les Eaux de Luxeuil. Bibliographie. Paris, 1866, 1 vol. in-8°.

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1866, 1867, 1868.

Montalembert (Comte de). — Les Moines d'Occident. Paris, 1868, 7 vol. in-12.

Petit. — Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1364-1419). Paris, 1888, 1 vol. in-4° (Collection des documents inédits sur l'histoire de France).

Piépape (De). — Histoire de la réunion de la Franche-Comté à la France. Paris, 2 vol. in-8°.

Plancher (Dom). — Histoire générale et particulière de Bourgogne. Dijon, 1738-1781, 4 vol. in-fol.

Recueil de chartes et autres documents pour servir à l'histoire de la Franche-Comté sous les princes de la Maison d'Autriche (1493-1674). Vesoul, 1869, 1 vol. in-4°.

Suchaux. — La Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique des communes du département. Vesoul, 1886, 2 vol. in-8°.

DE

LUXOVIENSIUM ABBATUM

POTESTATE

ET QUOMODO LUXOVIENSIS TERRA COMITATUI BURGUNDIÆ

ADJUNCTA FUERIT

CAPUT I

DE COLUMBANO ET PRISCIS ABBATIÆ TEMPORIBUS

Luxovium[1] vetus est oppidum, sub australi montis Vosagi parte positum ; quod quidem, quanquam illius nomen neque in Itinerariis romanis, neque in Tabula Peutingeriana, nec in libris a veteribus relictis versatur, constat tamen exstitisse, priusquam a Cæsare Gallia domita est. Luxovii enim thermæ (si fides adhibenda sit inscriptioni[2]

1. Hoc nomen aliter plerisque in chartis scribitur : Lixovium, Lissovium, Lussedium, Losedium, Lixui, Lixeu, Luxeu et Luxeul. Omnia illa vocabula a *lixa* vel *lixe* (aqua) orta esse conjectare licet. Cf. Du Cange, *Glossarium*, art. *Lixe*. — « ...Luxovium, id est *lux ovium*. » *Chronicon Luxoviense breve* et *Ex vita S. Deicoli*, Pertz, SS., III, 220, et XV, 676.

2. LIXOVII. THERM.
REPAR. LABIENVS
IVSS. C. IVL. CAES.
IMP.

De hac inscriptione jam disseruerunt Caylus (*Recueil d'antiquités*, III, 364) et Bourquelot (*Mémoires de la Société des antiquaires de France*, XXVI, p. 1-44), quibus falsa videtur, — Longchamp (*Mémoires de la Commission d'archéologie de la Haute-Saône*, III, 37) et Dey (4e *Mémoire pour servir à l'histoire de la ville de Luxeuil*) qui eam certam æstimant. — Ex tribus aliis inscriptionibus, quas Dey (*op. cit.*) protulit, constat Luxovii thermas consecratas fuisse, et *Deum Luxovium* et *Deam Brixiam* a Gallis olim cultos.

cuidam anno MDCCLV repertæ, dum aquæ calidæ quæruntur) cum a Celtis exstructæ, tum a Labieno, Cæsaris jussu, refectæ sunt.

Docti vero nonnulli homines hujus inscriptionis fidem in dubium vocarunt. Attamen ex consularibus aliquot numismatibus, aut nummis statuisque et figulinis, aut saxeis tumulis[1], vel nostra vel superiore ætate repertis, manifeste patet Luxovium, romanis quidem temporibus, unum fuisse ex opulentissimis Sequanorum oppidis.

Dirutum vero ab Hunis, medio quinto sæculo, Luxovium nondum restitutum erat cum Childebertus rex colonos ex Hibernia, Columbano duce, profectos, ad annum DXC, excepit[2]. Columbanus sedem sibi primum in loco qui Anagrates[3] vocabatur, deinde Luxovii, constituit : fertur ibi oppidi egregie muniti vestigia, thermasque cultu eximio exstructas, atque, per saltus, qui illa rudera compleverant et quos feræ tantum incolebant, multas imagines lapideas invenisse[4]. Is qui vitam Germani, abbatis Grandivallensis, scripsit, contendit etiam Columbanum ipsis in ædibus a Romanis ædificatis consedisse[5]. Quidquid igitur est, invi-

---

1. Cf. Delacroix, *Études sur Luxeuil* (Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1858) ; *Notice sur les fouilles faites en 1857 et 1858 aux sources ferrugineuses de Luxeuil* (Ibid., 1862) ; *Découverte de têtes sculptées en bois de chêne portant au cou le torques celtique* (Ibid., 1866) ; — de Fabert, *Notice historique et descriptive sur divers monuments antiques trouvés à Luxeuil en 1845* (Recueil agronomique, industriel et scientifique, publié par la Société d'agriculture de la Haute-Saône, t. V) ; — Boisselet, *Les Collections numismatiques de Luxeuil* (Annales franc-comtoises, juillet 1865) ; — Clerc, *Franche-Comté à l'époque romaine.* Besançon, 1853, 1 vol. in-8°, p. 127 et seq.

2. Cf. *Vita Columbani*, ap. Mabillon, *Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti*, II, p. 2 et seq., et *Chronicon Luxoviense breve*, Pertz, SS., III, 220. — Jonas Columbanum in Galliam advenisse affirmat, Sigiberto Austrasiis et Burgundionibus imperante ; rectius alii auctores id accidisse rege Childeberto, Sigiberti filio, referunt. Porro Jonas iterum hallucinatus est, dum regnis Austrasiorum Burgundionumque regnasse putavit Sigibertum, qui nunquam Burgundia potitus est. Vide *Gallia christiana*, XV, 148.

3. Gallice *Annegray*, nunc *hameau de la commune de la Voivre, c. de Faucogney* (*Haute-Saône*).

4. *Vita Columbani*, Mabillon, *Acta SS.*, II, 10.

5. *Vita S. Germani*, in *Monuments de l'ancien évêché de Bâle* (Trouillat), I, 48 et seq.

tisque Benedictinis abbatiæ Luxoviensis rerum scriptoribus, constat regionem illam, extremo sexto sæculo, habitatam esse, advenientique Columbano obviam venisse quemdam nomine Winiocum[1], pastorem parvæ parochiæ, quam profecto licet existimare nihil fuisse aliud nisi Sanctum Salvatorem, qui ex decreto Bisuntini parlamenti, anno MDCXCII, Luxovii ecclesia mater habitus est.

Pro certo quidem creditur Columbani comites, extricatis circa silvis, colendis sterilibus adhuc agris operam dedisse[2]. Nihil ad propositum opus pertinet regulam[3] a Columbano institutam ordine exponere. Satis profecto sit breviter memorasse eam nimia usam esse severitate, et ne minimis quidem culpis ignovisse, quibus turpissimas pœnas addixerat, ad verbera etiam fustesque descendisse, eo denique asperitatis processisse ut artibus, quæ manu constabant, duodecim horas singulis diebus tribuendas statueret.

Illo igitur tam duro tamque exercitato vivendi genere Austrasiæ Burgundiæque incolæ adeo permoti fuerunt ut undique novitii frequentes confluerent, novumque monasterium in loco, nomine Fontanis[4], Columbanus condere cogeretur. Permulti ex longinquis sæpe locis, pietate adducti, se ante tria monasteria a Columbano condita assidue congregabant. Quorum in numero memoriæ proditum est quemdam fuisse Waldalenum[5] : nobilissimus ille vir puellam Romanam, nomine Flaviam, in matrimonium duxerat, ex qua diu nullum habuerat filium ; sed postquam Dei beneficio, deprecante Columbano, duobus filiis auctus est

1. *Ibid.*, II, 491.
2. Cf. Digot, *Mémoires sur l'état de la population et de la culture dans les Vosges au commencement du* VII^e^ *siècle* (Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, 1848).
3. Vide Mabillon, *Ann. ord. S. Bened.*, I, 212 et seq. ; Digot, *Histoire du royaume d'Austrasie*, IV, 33-39 et 309-312 ; de Montalembert, *Les Moines d'Occident*, II, 547 et seq.
4. Gallice *Fontaine-lès-Luxeuil, canton de Saint-Loup* (*Haute-Saône*).
5. « Waldalenus, qui gentes, quæ intra Alpium septa et Jurani saltus arva incolunt, regebat. » (Mabillon, *Acta SS.*, II, 10.)

(quorum alter, cui nomen Donato fuit, urbis Vesuntionis metropolita factus est), immensa prædia Luxoviensi cœnobio largitus est.

Austrasiæ rex ipse, Childebertus, spectatis omnibus quæ miranda Columbani comites proponebant, cunctas abbatias donis prosecutus est[1]. Nec dubium est quin Brunichildes ejusque nepos Theodericus, non secus ac Childebertus, liberaliter cum cœnobitis egissent, si Columbanus in flagitiis omnibus haud invitus connivisset, quæ, favente ipsa et concitante regina, in aula Burgundiæ patrarentur. Neminem enim fugit quemadmodum, vicesimo anno postquam advenerat, magnus ille apostolus, a suis, Theoderici jussu, distractus, primum in Neustriam, deinde in Austrasiam se recipere coactus sit, ubi bene eum rex Theodebertus excepit. Inde in eam Helvetiæ partem transiit, quæ ad orientem vergit, Bregentiique aliquandiu moratus, postremo in Italiam contendit, ubi Bobbiense cœnobium condidit[2].

Columbani vero opus non una cum conditore periit, Luxoviensique cœnobio contigit ut partes magnas ageret, iis præsertim temporibus cum propter litterarum ignorantiam perditosque mores omnia permiscerentur. Eustasius, quem sibi Luxovienses monachi præfecerunt, ita Theoderici et Chlotharii regum gratiam sibi paravit, ut iidem bona olim publicata restitui cœnobio juberent[3], quod etiam magnis opibus ditaverunt. Præterea monasterio immensa prædia a novis discipulis dono data sunt, imprimis a Romarico, filio unius ex amplissimis potentissimisque Burgundiæ viris, qui ex possessionibus patriis nihil, nisi fundum unicum bonisque operis destinan-

1. *Vita S. Salabergæ*, ibid., II, 405.
2. Cf. de Montalembert, II, 505 et seq.; Digot, *Histoire du royaume d'Austrasie*, II, 134, 138 et seq. — Columbanus obiit in Bobbiensi Liguriæ monasterio, anno 615.
3. *Vita S. Walarici, abbatis Leuconaënsis*, Mabillon, *Acta SS.*, II, 74; *Chronicon Luxoviense breve*, Pertz, III, 220; de Montalembert, II, 563 et seq.

dum (ubi monasterium mox conditum est[1]) sibi vindicavit.

Jamque Luxovienses cœnobitæ non agriculturæ solum studebant, sed etiam nonnullis ad colendas litteras vel ad opera scriptorum ecclesiasticorum transferenda se conferre licebat[2].

Waldeberto abbate, monasterium ad majorem gloriæ potentiæque gradum quam posterius unquam pervenit. Quanquam erat ipse parum in litteris versatus, et omne adolescentiæ tempus non in artium studio sed in armis degerat, nihil tamen reliqui fecit quod Luxovii nomen famamque in litteris augere posset. Itaque non pueri solum et adolescentes, sed abbates etiam et episcopi Luxovium, disciplinæ causa, concurrebant. Quid quod Eligius, ex aurifice regni minister factus, Eustasium benevolentia sua prosecutus est, libenterque, sui ipsius ædificandi causa, Luxoviense cœnobium sæpe petebat ; et quotiescumque inde abibat, panem auferebat, quem in via ederet, ut cœnobitis nonnihil ita communicaret[3].

Waldebertus Columbani regulam, adhibita sancti Benedicti regula, ita temperavit, ut monachorum numerus statim augeretur, multitudinemque sexcentorum[4] ferme reli-

---

1. Hoc monasterium Romaricus construxit in loco qui antiquitus vocabatur *Habendi-Castrum*, nunc vero *Mons Sancti Romarici* vocitatur. Cf. *Vita S. Eustasii*, Mabillon, *Acta SS.*, II, 121 ; *Vita S. Romarici interpolata*, ibid., II, 417 ; D. Calmet, *Histoire de Lorraine*, I, 389 ; de Montalembert, II, 640 et seq.

2. « Saint Eustase... rendit... à la littérature un service important en emploïant une partie de ses moines à copier les bons livres de l'antiquité. Encore aujourd'hui l'on voit dans l'église de Saint-Pierre à Beauvais un de ces manuscrits faits alors à Luxeu. Il est en lettres onciales, et contient neuf homélies de Saint Augustin sur la première épître de Saint Jean. » *Histoire littéraire de la France*, III, 537. — Hoc nihil aliud est nisi opus a Delisle in bibliotheca castelli *Troussures* (*Oise*) repertum, quod in extrema pagina dicitur prescriptum fuisse « apud cœnubium Lussovium, anno duodecimo regis Chlotacharii, indictione tertia decima ». (*Bibliothèque de l'École des Chartres*, 1885, XLVI, 4e et 5e livraisons.)

3. *Vita S. Euligii*, actore Audoneo. *Spicilège* d'Achery, édit. de 1723, II, 85.

4. *Ex miraculis S. Waldeberti*, auctore Adsone, D. Bouquet, IX, 124 ; *Chronicon Luxoviense breve*, Pertz, III, 220.

giosorum virorum Luxoviense cœnobium mox contineret. Ad eum certe numerum paucæ abbatiæ olim pervenerunt; quare inter omnia monasteria quæ illis temporibus in Gallia Burgundiave exstitere, Luxoviense profecto celeberrimum et opulentissimum fuisse jure aliquis dixerit[1].

Abbate Ingofredo, Luxoviense monasterium pro carcere fuit viris duobus, rerum civilium peritissimis, Ebroinum dico, palatii præfectum in Neustria, Leodegariumque, Augustodunensem episcopum.

Cum nonnulla monasteria bellis vexarentur, quæ Burgundiam una et Merovingicum imperium, labente septimo sæculo, vastaverant, Luxoviensis contra cœnobii opes crescebant, Bathildis, Clodovei secundi uxoris, munificentia filiique ejus, a quo monachi « villas multas integras et pecuniam innumerabilem[2] » acceperunt.

Mox autem in eo fuit Luxoviense monasterium ut multa et gravissima pateretur. Etenim mortuo majore domus Pipino, Burgundia, cum Caroli, Martelli cognomine, imperium recusaret, incolæque in omnium rerum perturbatione viverent, in multas partes seu clericis principibus seu laicis subjectas divisa est, ita ut Sarracenis ex Hispania profectis et per fluminis Rhodani vallem irrumpentibus nullo modo resistere posset. Itaque hostes, Augustoduno expugnato deletoque, usque ad Vosagum montem, vastandi Luxovii causa, anno DCCXXXI, pervaserunt, interfectoque abbate Mellino[3] cum plerisque monachorum, abbatia per quindecim annos duce caruit[4].

A monachis e manibus Sarracenorum ereptis rex Pipinus Brevis monasterium refici sivit, vicinisque aliquot princi-

1. Waldeberti auspiciis permulta claustra condita fuerunt. Cf. de Montalembert, II, 579 et seq.
2. D. Bouquet, III, 573 ; *Gallia christiana*, XV, 146.
3. Mellinus, XVII^{us} Luxoviensis abbas.
4. D. Bouquet, III, 701 ; Mabillon, *Annales*, II, 89 ; Époques concernant l'abbaie de Luxeu, *Archives de la Haute-Saône*, H, 690.

pibus mandavit ut ex agris, quos invaserant, decederent. Carolus Magnus, Pipini exemplo, abbatiam Luxoviensem bonis et immunitatibus donavit; charta autem, quæ vulgo *Caroli Magni diploma*[1] nominatur, et qua tantopere superbiebant monachi, nihil habet auctoritatis[2]; verisimiliter scripta est extremo x° sæculo, ut vicem authenticæ chartæ in aliqua clade amissæ expleret : forte auctori, tempore quo Luxoviense monasterium a vicinis dominis violenter vexabatur, in animo fuit Columbani temporisque præteriti memoriam renovare et illorum corda movere.

Nemini tamen dubium est quin Carolus Magnus beneficiis Luxoviense monasterium prosecutus sit; quod quidem facile perspicere possis, si alia diplomata evolveris, illud imprimis quod imperatori Henrico quinto, anno MCXXIII, assignatur[3]. Reperiuntur etiam qui putent Carolum Magnum nonnullis Luxovii religiosis viris magna negotia commisisse : fertur Andream, XXIII^m abbatem, Romam venisse qui papæ Saxones ad fidem christianam conversos renuntiaret[4]; Andreæ successor, Docto, delegatus est ut controversiam quamdam inter Condatescensem abbatem et Vesuntionensem episcopum componeret.

Defuncto Carolo Magno, Ludovicus, ejus filius, eamdem erga Luxoviensem ecclesiam benevolentiam habuit. Eccle-

---

1. Hæc charta Parisiis (*Bibliothèque nationale, coll. Moreau*, 869) et Vesuntione (*Cart. de l'abbaye de Luxeuil*, ms. de la Bibliothèque publique) versatur. — De eadem vide Berthod, *Dissertation* (Mém. et doc. inédits pour servir à l'hist. de la F.-Comté, VII, 60); Dey, 5^e *Mémoire*; Finot, *Les Sires de Faucogney*, p. 17; Sickel, *Regesten der Urkunden der ersten Karolinger*, Wien, 1867, t. II, p. 419.

2. Ad illud convincendum, satis erat animadvertere chartam hanc de Hugonis Nigri usurpatione, labente IX° sæculo, mentionem fecisse, et Hungarorum etiam in valles fluminis Araris impetum memorasse, quamvis ille anno tantum 940 acciderit; papa Stephanus quartus, qui in charta prædicta nominatur, anno 816 summus pontifex creatus est, et Ansegisus dignitatem Luxoviensis abbatis anno 817 tantum adeptus est.

3. De hoc diplomate vide infra. — Henricus V privilegiorum Luxoviensi ecclesiæ a Pipino rege et Carolo imperatore olim concessorum memoriam aperte renovat.

4. *Gallia christiana*, XV, 151.

siam enim regendam, anno imperii sui IV°, Ansegiso[1] detulit, præpollenti moribus viro, quem tanti jam fecerat Carolus Magnus ut eum regiis ædibus curandis præfectum instituisset, illique antea jusso Flaviacense S. Geremari monasterium regere, anno DCCCVII, multas postea legationes commisisset. Ansegisus tamen ex eo præcipue nomen apud posteros consecutus est, quod primus imperatorum decreta, quæ vulgo *capitularia* dicuntur, collegerat; vita defunctus, anno DCCCXXXIII, abbatiis, Luxoviensi præsertim, bona sua omnia ex testamento reliquerat.

Ansegisus primus fuit abbas cœnobio ab imperatore præfectus : monachi enim usque ad id tempus, eos qui sibi præessent, delegerant[2]. Drogonem[3], Ansegisi successorem, abbatem pariter imperator creavit. Ille ergo, quippe qui Caroli Magni nothus esset, in sede Metensis ecclesiæ pontifex constitutus erat, atque Luxoviense monasterium ita diligenter curavit, ut, vel sumptui parcendo, vel munera largiendo, abbatiæ bona ad quindecim mansorum millia produxerit. Quin etiam locorum amœnitate correptus, ibi libenter commorari solebat, memoriæque proditum est eum, in aquis Lignonis[4] fluvii lapsum, dum piscem ingentem sequitur, submersum esse.

Immensæ Luxoviensis cœnobii opes Hubertum, Bosonis filium, Burgundiæ comitem, allexerant. Iste omnia sibi permissa idcirco credebat, quia sororem ejus, Teutbergam,

---

1. *Chronicon Luxoviense breve*, Pertz, III, 221. — Ansegisus Fontanellense cœnobium, anno 823, cedente Eginhardo, accepit ; secundum Adsonem, Luxovii obiit, sed potius Fontanellensi chronographo, fere æquali, fidem habemus, qui dicit illum in Fontanellensi monasterio interiisse. Cf. D. Bouquet, VI, 173, 234, 369 ; D. Grappin, *Hist. de l'abbaye de Luxeu*, liber III, cap. 11. — Ansegisus variis picturis Luxoviensis monasterii refectorium et dormitorium decorari jussit a Madalulfo, egregio pictore Cameracensi. Lenoir, *Architecture monastique*. Paris, 1856, II, 332 et 360.

2. D. Grappin, lib. III, cap. 10.

3. De Drogone vide Calmet, *Histoire de Lorraine*, I, 662, — et *Histoire générale de Metz par des Religieux bénédictins*, I, 589 et seq.

4. Gallice *l'Ognon*.

in matrimonium duxerat Lotharius secundus, cui, post defunctum patrem, Lotharium imperatorem, Lotharingiæ Burgundiæque regna obtigerant. Quamvis presbyter esset, in publicum tamen nunquam prodibat nisi viris morum pessimorum vel perditis mulieribus comitatus, adeo ut ne loci quidem sanctitatem veritus, in cœnobium, tali comitante manu, ingressus sit. Benedicti tertii papæ litteris [1] jussus Romam intra dies triginta venire, incertum est an papæ paruerit, attamen non longo tempore post, Luxovio profectus est, quia, ut opinor, Lotharium defuturum sibi senserat. Ille enim non diu moratus est quin Teutbergam repudiaret et in arbitrium amicæ Valdradæ caderet, quæ viros religiosos ex Luthrensi abbatia expulit ut ipsa aulam suam, flagitiis infamem, ibi collocaret.

Defuncto Lothario secundo, rex Galliæ, Carolus, ille qui Calvus dicitur, Lotharingiæ regnum occupavit, cujus partem aliquam suo fratri Ludovico Germanico remittere coactus est, unde evenit ut Burgundia pæne tota hujus principis in dicione esset, exceptis tantum Vesuntionensi territorio et Condatescensi abbatia, quæ in sua possessione anno DCCCLXX Carolus Calvus retinuit; Luxoviensis vero abbatia iis civitatibus et abbatiis nomine suo annumerata est, quæ in parte Ludovico regi reservata sunt [2].

Extremo autem sæculo IX°, abbatia multis calamitatibus afflicta fuit; eam enim Normanni diripuere [3], Gibardumque

---

1. V. Litteras Benedicti III papæ ad episcopos regni Caroli adversus Hubertum clericum (circa an. 856). D. Bouquet, VII, 384; Mabillon, *Ann.*, III, 52; Jaffé, *Regesta pontificum Romanorum*, ed. Lœwenfeld, I, 340 (n° 2668).

2. *Annales Bertiniani*, ap. D. Bouquet, VII, 109; *Hincmari Remensis Annales*, ap. Pertz, I, 488.

3. D. Calmet (*Histoire de Lorraine*, I, 828) Luxoviensem abbatiam ab *Hungaris* vastatam esse credit. — « Fuerunt quidam Sarraceni de Saxonia qui interfecerunt Gibardum abbatem Luxoviensem, qui et sepultus est cum sociis suis in ecclesia Martini-ville, et fratres Luxovienses similiter interfecti fuerunt, et monasterium cum omnibus ædificiis suis combusserunt, et ita fuit locus desolatus per triginta quinque annos et etiam destructæ fue-

abbatem, qui, dispersis undique monachis, fuga evaserat, deprehensum sagittis confoderunt in eo loco qui Martinivilla[1] appellatur. Mænia tamen integra supererant, et monachi, qui paucissimi e manibus hostium elapsi erant, monasterium redintegrarunt, ubi nihil timendum fuit, et aliquandiu sine abbate vixerunt.

Ea tempestate visum est aliquot principibus ad augendas possessiones suas uti miseriis, in quibus abbatia versabatur. Omnia fere monasterii prædia occupata fuerunt, nemoque exstitit qui invadentibus obstare conaretur. Tam parvi tum erat momenti abbatia, ut Germanorum rex, Arnulfus, qui de septentrionali Burgundiæ parte cum Rodolpho *de Stratlingen* certaverat, prælioque vicerat, eam Metensi ecclesiæ cederet ad pensandum abbatiæ Sancti Salvatoris damnum quæ, ad lacum Chieminascum[2] posita, Saltzburgensi episcopo, Maio mense anni DCCCXCI tradita fuerat[3].

Tyrannus quidam, Hugo[4] Niger, — qui in scriptis illius ætatis « archicomes » vel « gloriosus comes » nominatur, — Rodolphi nepos, viribus opibusque pollens, quæcumque ecclesia Metensis providerat ad erigendam Luxoviensem abbatiam, infregerat; nempe in fines Luxovii ingressus, nonnulla castella occupavit, novaque exstruxit, atque eo miseriarum abbatiæ res adduxit, ut inde postea difficile excitarentur. Tacita abbatiæ prope desertæ claustra nec psalmis nec precantium vocibus jam resonabant.

---

runt ecclesiæ, abbatiæ et prioratus et fere omnes habitationes virorum religiosorum in Burgundia, Alsacia et Lotharingia... » *Richerii gesta Senoniensis ecclesiæ*, ap. Pertz, XXV, 273.

1. Gallice *Martinvelle, canton de Monthureux-sur-Saône* (*Vosges*).
2. Hodie *Chiemsee* (*Bavière*).
3. D. Grappin, l. III, 19 ; Mabillon, *Annales*, III, 279 ; D. Calmet, I, 821.
4. Hugo, Richardi *le Justicier* cognominati filius, fere totam Burgundiam sub dicione sua habuit, adeo ut « Cisalpinus » a Flodoardo appellatur ; obiit anno 952. — Vide D. Bouquet, VIII, 194 ; Gollut, *Mém. hist. de la république séquanoise*, p. 1788 ; Castan, *La Franche-Comté*, p. 33 ; Finot, *Les Sires de Faucogney*, p. 27-28.

Quibus vero temporibus monachis reddita sit abbatia, incertum est. Odo, post Normannorum vastationem abbas primus, omni ope et opera sed frustra contendit ut monasterium bona sua recuperaret[1]. Anno CMXLVIII, in cœnobio Luxoviensi, sexdecim tantum religiosi viri erant; eo tempore, abbas nomine Guido cum Cluniacensi abbate, Aynardo, bona commutavit, quæ abbatia in Matisconensi pago possidebat[2]. Inde Aalongus, Guidonis successor, animadvertens quanto in honore essent per totam Galliam Waldeberti nomen famaque, consilium eis utendi iniit ad recuperanda abbatiæ bona. Quapropter præclarissimi illius sancti viri reliquias in Picardiam magnifico apparatu transferri jussit; quo quidem pie et callide invento effectum est ut Herliacum[3] abbatia reciperet; novæ pompæ, quæ in locis gallice *Provenchères*[4] (in regione Barrensi), *Héricourt*, *Montbéliard* appellatis institutæ fuerunt, non minus prospere successerant.

Adso, sive eum Hermiricum appellare mavis, a quo hæc omnia accepimus[5], Luxoviensis ipse, extremo x° sæculo, monachus fuit. Tantam ille sibi litteras colendo famam comparaverat ut Gauzlinus, Tullensis episcopus, liberalium artium in sua parochia amorem refovendi cupidine correptus, eum arcessivit ut scholas episcopalis urbis, collocatas tunc in abbatia Sancti Apri, juxta Tullum, curandas traderet[6].

Tum scholis Luxoviensibus aliquandiu saltem antiquus splendor rediit. Illis præerat, Milone abbate, Constantius

1. D. Grappin, l. III, 21 et 22.
2. Archives de la Haute-Saône, H, 690; *Gallia christiana*, XV, 152.
3. Gallice *Herly, arrondissement de Montreuil* (*Pas-de-Calais*).
4. *Provenchères-lès-Darney* (*Vosges*).
5. D. Bouquet, IX, 124.
6. De Adsonis operibus, vide *Histoire littéraire de la France*, VI, 477 et seq. — Adsonem Gauzlinus monasterio Dervensi (nunc *Montiérender* [*Haute-Marne*]) præfecit. Cf. *Histoire de Metz*, I, 597; *Gallia christiana*, XV, 152.

monachus, quem Gudinus, ejus discipulus, laudibus extollit in elegia quæ sequitur :

Plangit Oriens et Auster, Occidens et Aquilo ;
Plangunt urbes et castella pro pio Constantio ;
Instat passim cœnobitis flebilis compassio.
Mæret plebs Luxoviensis lacrymis continuis,
Plangit Milo pius abbas planctibus piissimis [1].

1. Bouquet, X, 325 ; *Cartulaire de Luxeuil*, f° 113. — Constantius obiit anno MXIV vel MXXII ; ab eo opus *De naturis liquidorum* scriptum esse narrant. Cf. *Histoire littéraire de la France*, VII, f° lxxxiij. — Vide etiam Suchet, *Les Poètes latins à Luxeuil du* VI^e^ *au* X^e^ *siècle* (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, année 1886).

CAPUT II

QUO MODO SUMMI PONTIFICES ET IMPERATORES ERGA ABBATES SE GESSERINT

Ex quo conditum fuit, Luxoviense monasterium nullos fere spirituales dominos nisi Summum Pontificem habuit : quapropter ne ulli quidem episcopo facultas monasterii sæpta transeundi data fuerat, nisi arcesseretur, eumdemque statim ministerio functum oportebat, nulla operis mercede exacta, discedere. In eo tempore quo Marculfus[1] scribebat, id est VII° sæculo, privilegia Luxoviensis abbatiæ tam frequenter laudabantur, ut alia monasteria hæc sibi imitanda proponerent, cum de rebus hujusmodi scribendis ageretur[2].

Nihil obstat cur hoc privilegium immunitatis ad annum DCXL Luxoviensi cœnobio fuisse concessum a Joanne papa IV censeamus. Atenim supradictæ bullæ auctoritas in dubio posita est[3], cujus fragmentum in chartacæo codice Dervensis monasterii Mabillonius invenisse dicitur[4]; age tamen falsa sit bulla hæc omninoque

1. Cf. Pfister, *Note sur le formulaire de Marculf* (Revue historique, 1892, L, p. 43).

2. « Et ne nobis aliquis detrahendo æstimet, in id nova decernere carmina, dum ab antiquitus juxta constitutionem pontificum per regale sanctionem monasteria sanctorum Lyrinensis, Agaunensis, Luxoviensis, vel modo innumerabilia, per omne regnum Francorum sub libertatis privilegium videntur consistere. » (*Marculfi monachi formulæ*, ap. D. Bouquet, IV, 467.) — Cf. Pfister, *Les Légendes de saint Dié et de saint Hidulphe* (Annales de l'Est, 1889, p. 390).

3. Jaffé, I, 228 (n° 2045).

4. *Annales*, I, 689. — Vide etiam Pardessus, *Diplomata*, II, 67; de Montalembert, II, 576; *Gallia christ.*, XV, *Instrumenta*, p. I et seq.

a monachis confecta (ut de illa[1] pariter fertur, qua papa Benedictus VIII monasterii Sancti Petri Luxoviensis privilegia redintegravisset), non inde profecto sequitur ut abbatiam multis magnisque privilegiis mature potitam esse pro certo non habeamus ; nisi testimonium quoque Marculfi, clarum quamvis et aperte scriptum, rejicere velis. Ceterum inter omnes constat papam supradictum, Benedictum VIII, monasteriis compluribus aliis[2] (quæ minore quam Luxoviense fama insignia erant), immunitates concessisse. Quid quod illæ duæ pontificales epistolæ, de quibus loquimur, in tabulariis cartulariisque[3] abbatiæ, cum nonnullis paparum litteris, eisdemque omnium judicio certissimis, servatæ sunt.

Die XVIII mensis Novembris anno MXLIX, papa Leo IX litteras apostolicæ tuitionis et immunitatis abbatiæ Luxoviensi largiebatur interdicebatque laicis ne res personasque abbatiæ deprehenderent, ubi semidiei tantum viam a Luxovio aberant[4].

Posterius papa Honorius II se abbatibus Luxoviensis et Sancti Benigni Divionensis monasteriorum inter se contendentibus interposuit, et Stephano, Viennensis diœcesis archiepiscopo, ac quibusdam aliis ecclesiasticis mandavit ut rem dijudicarent[5]. Sanctus vero Bernardus, Claravallensis abbas, adversus Luxoviensem abbatiam vehe-

---

1. Jaffé, I, 510 (nº 4023). — De his litteris vide Mabillon, *Annales*, IV, 256 ; *Gallia christ.*, XV, 152.

2. Benedictus VIII monasterii S. Benigni, monasterii S. Salvatoris et S. Benedicti Lenensis, monasteriorum S. Hilarii, S. Savini, b. Vedassi, etc., privilegia confirmavit. Jaffé, I, p. 506, 510, 513, 514.

3. *Cart. de l'abbaye de Luxeuil*, fol. 101 et 109 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 323 et 329.

4. Jaffé, I, 535 (nº 4202) ; Clerc, *Essai sur l'histoire de la Franche-Comté*, I, 279 ; *Gallia christ.*, XV, 152.

5. Anno 1129. — Hæc controversia orta est ob cellas Clarum-Montem (prope *Saint-Thiébault, Haute-Marne*), Vangioni-Rivum (*Vignory*) et Sarcofagum (*Serqueux*), quas Luxovienses monachi a Divionensibus injuste occupatas esse dicebant. Inter eos convenit ut Clarus-Mons Luxoviensi cœnobio redderetur. Vide Pérard, *Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne*. Paris, 1664, in-fº, p. 224.

menter stetit, Romamque tres epistolas, quarum unam papæ Honorio, ad suscipiendam Divionensium monachorum causam, misisse dicitur[1]. Hæ litteræ non plus apud Honorium valuere quam eæ quas Petrus ille Venerabilis, Cluniacensis abbas, ad Innocentium secundum scripsit.

Petrus Venerabilis consilium ceperat cogendi viros religiosos Luxovienses ut inter Cluniacenses monachos abbatem suum ceterosque monasterii officiales deligerent : hoc primum consecutus est ut nonnulli abbatiæ Cluniacensis monachi in Luxoviense cœnobium admitterentur, quod se aliquando suæ dicionis facturum esse confideret. Sed, defuncto Hugone, XLII° abbate, Luxovienses monachi quemdam e suis, Jocerannum nomine, elegerunt ; itaque Petrus, spe dejectus, fædissimam Luxoviensis monasterii imaginem, in litteris ad Summum Pontificem missis, depingere ausus est[2]. Innocentius autem suam rursus auctoritatem non interposuit ; imo vero, paucis annis post, monasterium Luxoviense tuendum suscepit ejusque possessiones et privilegia confirmavit, petente Joceranno abbate[3].

Sub Innocentii successoribus, abbatiæ non defuit paparum patrocinium ; nam papa Eugenius III, primum monasterii possessiones et privilegia confirmavit[4], et deinde, interposita auctoritate sua, causam Gerardi III, Luxoviensis XLV[i] abbatis, suscepit, dum contendit cum Fontanensis prioratus monachis, qui, si ipsi parere non recusabant, jus tamen prioris sui deligendi se habere contendebant[5]. Alexander III dedit a. d. VIII Id. Febr. MCLXXVIII

---

1. Vide D. Bouquet, XV, 266, 545 ; Mabillon, *Annales*, VI, 141.
2. Mabillon, *Annales*, VI, 272 ; *Gallia christ.*, XV, 153.
3. 21 Novembris 1136. — *Gallia christ.*, XV, *Instr.*, p. 30 ; Jaffé, I, 872 (n° 7797).
4. Sept. 27, anno 1147. — Jaffé, II, 48 (n° 9142).
5. *Gallia christ.*, XV, 154 ; Archives de la Haute-Saône, H, 690. — Hæ litteræ datæ sunt Lausannæ et ad annum 1148 referuntur.

litteras quibus antecedentium paparum bullæ stabilitæ sunt, monachosque Monasteriolensis prioratus abbatiæ Luxoviensi vectigalia, ut antea, præstare coegit[1].

Luxovienses abbates diu suis spiritualibus privilegiis usi sunt, Summoque Pontifici tantum paruerunt. Vidimus enim eos, XIV° et XV° sæculo, a Vesuntionensibus archiepiscopis petiisse, quum missam celebrarent vel sacros ordines conferrent, ut palam profiterentur se auctoritate abbatum id egisse[2]. Jofredus, LXX abbas, idem petiit ab achiepiscopo *Quentin Flavigny,* qui Joannam *de Chauvirey,* abbatissam Romaricensis monasterii delectam, in Luxoviensis abbatiæ ecclesia consecravit[3].

Si vero ad temporales dominos respicitur, Luxoviense cœnobium non minus bene se habebat, quippe quod mature abbatia regalis fuisse videatur. Etenim ætate Carolingica, nostri reges, ut supra diximus, de eo tanquam de feudo statuebant, adeo ut cœnobitis ne jus quidem rectoris eligendi relinquerent. Maxime tamen proderat nemini præter regem parere : abbatiæ enim regales ante alias ea immunitate[4] fruebantur ut regni magistratibus in fines earum ingrediendi, ibique vectigalia exigendi aut judicia exercendi jus interdiceretur. Ex eo deinde quod in dicione regis erant, illud quoque eis contigerat ut mundiburdio regis subjicerentur[5].

1. *Gallia christ.*, XV, 154; Archives de la Haute-Saône, H, 690.

2. Quod professi sunt archiepiscopi Vitalis, annis 1326 et 1328; Joannes III, Viennensis, anno 1357; Gerardus II *d'Athies,* anno 1405; Theobaldus *de Rougemont,* anno 1408. Archives de la Haute-Saône, H, 690; Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, fol. 366, 367, 369, 375, 376.

3. *Ibid.*, f° 398.

4. De immunitate vide Fustel de Coulanges, *Les Origines du système féodal,* ch. XVI. — Verisimile est putare immunitatem Luxoviensi monasterio concessam fuisse vel a Dagoberto, vel a quodam e successoribus, qui omnes multa hujus modi privilegia tribuerunt. Cf. Fustel de Coulanges, *ibid.*, p. 342 et seq.

5. « Est-ce la mainbour qui a entraîné l'immunité? Est-ce l'immunité qui a entraîné la mainbour? On ne saurait dire laquelle a précédé et a provoqué l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont à peu près insé-

Nunquam enim sub regibus vel primæ vel secundæ stirpis Luxoviensis abbatia sui juris fuit. Sunt quidem qui [1] putent ei facultatem monetæ cudendæ ab aliquo e Merovei posteris datam fuisse, itaque eam summum imperium habuisse; primum vero non satis compertum est an facultas illa monachis concessa fuerit (aurei enim nummi duo, alter prope locum qui vulgari sermone *Rioz* [2] vocatus est, alter Luxovii, reperti, magis numismata in honorem monasterii signata quam nummi [3] revera esse videntur); sed ut Luxovienses monachi illa facultate fruerentur, tamen non hoc eo valet ut eos a juridictione regum exemptos fuisse arbitremur, præsertim cum pecuniæ feriendæ jus non summi imperii proprium atque insigne esset, utpote quod ad multos barones delatum fuisse constet.

Subjectum igitur regibus Merovingicæ atque Carolinæ stirpis Luxoviense monasterium fuit. Postea, sæculo x° et xi°, nec Lotharingiæ aut Burgundiæ ducibus neque vicinis dominis paruit: tantum Germanicos imperatores, ab Othonis Magni regno saltem [4], illi dominos feudales fuisse conjectare licet.

---

parables. La mainbour royale soustrait la personne du concessionnaire à l'autorité des agents royaux. L'immunité soustrait les terres du concessionnaire à l'autorité de ces mêmes agents... » (Fustel de Coulanges, *ibid.*, p. 404.)

1. D. Grappin, *Histoire de l'abbaye de Luxeu*, disc. prél., f° 5; D. Berthod, *Dissert.* (*loc. cit.*), p. 19; Clerc, *Essai sur l'histoire de la Franche-Comté*, I, 150.

2. Chef-lieu de canton (Haute-Saône), arrondissement de Vesoul.

3. Clerc (*Essai sur l'histoire de la Franche-Comté*, I, 151) putat sanctum Eligium, qui sæpe Luxoviense cœnobium visitabat, nummos ipsum cudisse. — Calmet (*Histoire de Lorraine*, 2e édit. VII, lxxvij) nummum, Luxovii repertum, his verbis descripsit: « Elle représente d'un côté une espèce de calice à deux anses, et une croix au-dessus, avec cette inscription: *Lossovio;* les deux S sont renversées et formées ainsi ꟹ, et les O sont carrés; sur le revers est une tour surmontée d'une croix, avec ces mots *Monasterio;* après la syllabe *Mona*, il est écrit AA plus gros que les autres lettres, ce qui désigne apparemment la première lettre du nom du Monétaire. »

4. Cf. Castan, *La Franche-Comté et le pays de Montbéliard*, p. 35.

Ceterum constat Burgundiæ regem Rodolphum, a vassallis assidue contumeliis affectum, eorumdem imperatorum auxilium petiisse, et, morte jam propinquante, regios ornatus ad imperatorem Conradum deferri jussisse, atque inde Burgundiam totam in dicionem imperatorum venisse[1]. Attamen dominatio illa Burgundis non pergravis fuit, idcirco quia Burgundia inter multos barones dividebatur, qui sub imperatorum tuitione ac defensione ponebantur, et ab iis tantum pendebant ratione tenuræ.

Imperatores vero clericos præcipue benevolentia sua prosequebantur : ecclesiis enim mira cum liberalitate diplomata et immunitates et omnis generis privilegia largiti sunt. Luxoviensis abbas, Hugo, ab Henrico quinto, propinquo suo, impetravit ut omnia jura et immunitates confirmaret, quibus adhuc abbatia frueretur. Præterea imperator vetuit ne ullum in possessionibus abbatiæ tributum exigeretur, portoriumve aliquod iis imponeretur, qui pro monasterio commercium exercerent, omni portorio in imperii urbibus, villis, portubus, emendi vendendive causa, sublato[2].

Extremo XII° sæculo, Henricus sextus[3] Luxoviense monasterium adiit, et de nonnullis Burgundiæ abbatiis bene meruit ; sed, mortuo imperatore illo, contentio inter duos regni competitores, Philippum de Suevia et Othonem, orta est. Stephanus, comes Aussonæ[4], vir potentissimus inter Burgundiæ superioris principes, fœdus inierat cum

1. Castan, *op. cit.*, p. 36.
2. Hæc charta data est Argentorati, a. d. V Kal. Jul., anno 1123. *Cart. de Luxeuil*, f° 117 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 337 et seq. — Anno 1139, Imperator Conradus tertius bona abbatiæ Loci Crescentis, prope Vesuntionem, confirmavit ; anno 1157, Fredericus primus Vesuntionensi canonicæ, Luthrensi, Balmensi atque Bethaniensi abbatiis multa privilegia et immunitates concessit. Cf. Fournier, *Le Royaume d'Arles et de Vienne*, p. 6, 25, 42 et seq.
3. Anno 1196. — Cf. Fournier, p. 84, n. 3.
4. Gallice *Auxonne* (*Côte-d'Or*).

Burgundiæ duce et comite Montis-Beligardi[1], junctisque copiis et comitante vassorum turba, terras Luxoviensis monasterii et Vesuntionensis archiepiscopi[2] populati sunt, ædificiaque monasterii, anno MCCI, combusserunt. Nefarii illius sceleris pænitentia unum ex abbatiæ infestissimis principibus, Ragenarium de Acrimonte[3], subiit, qui, pœnæ solvendæ causa, luce palam confessus est. Fredericus, qui tunc abbatiæ præerat, scripsit ipse contractum aliquem, ex quo Ragenarius monasterio, pro indemnitate, cedebat corvatas ab incolis Thonarum[4] domino castelli Acrimontis debitas. Nec non et comes Stephanus, iisdem fere temporibus, ut monasterio aliquid damni olim illati restitueret, unam caldariam, liberam ab omni exactione in perpetuum possidendam, apud Setum[5] concessit[6].

Hæc autem omnia parum ad damna abbatiæ resarcienda suppetebant. Etenim pleræque chartarum flammis absumptæ fuerant. In tali rerum discrimine abbas arbitratus est spem omnem ponendam esse in auctoritate imperatoris qui, quam celerrime poterat, ad auxilium suis ferendum castigandosque inimicos accurrebat ; confestim illi obviam processit ut ecclesiæ suæ jacturas ordine exponeret. Philippus de Suevia abbatem benigne excepit diplomaque illi donavit, quod, quidquid antea datum fuerat, memoraret et confirmaret. Significabat imperator : « se velle idem facere quod « olim fecisset Ludovicus Pius, calamitate quadam illata, « in qua Luxovii privilegia igne cremata fuissent. Om-

---

1. Gallice *Montbéliard* (*Doubs*).
2. Amedeus, Vesuntionensis archiepiscopus, Philippi beneficiis auctus, hujus partes sequi non dubitaverat. Cf. Fournier, p. 90.
3. Archives de la Haute-Saône, H, 690 ; Castan, p. 43. — *Aigremont, canton de Bourbonne-les-Bains* (*Haute-Marne*).
4. Gallice *Les Thons, canton de Lamarche* (*Vosges*). — Duæ Thonæ jam Luxoviensis terræ, tempore Caroli Magni, erant ; Ragenarium, pœnæ solvendæ causa, spoliata bona restituisse suspicari licet.
5. Gallice *Scey-sur-Saône* (*Haute-Saône*).
6. Hæc charta edita est in *Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, t. III, p. 488.

« nibus imperii judicibus jubere ne officium suum in « ecclesias, terras, agrosve exercerent, quos Luxoviensis « abbatia ante acceptam cladem possideret, vel in futurum « esset possessura. Suam Majestatem Imperatoriam præci- « pere ne ullum tributum in terminis urbis Luxovii ministri « sui exigerent, neque homines ipsius monasterii tam in- « genui quam etiam servi, injuste vexarentur; insuper in « perpetuum concedere, quidquid fiscus imperialis exinde « exigere posset; præterea statuere ut, si quædam forte « contentio oreretur de rebus ante recentem exustionem « ab abbate possessis, præsens illud instrumentum auctori- « tatis, in loco ceterorum igne consumptorum, valeret; mo- « nachos inter se abbatem electuros esse, licentiam tamen « habituros aliunde abbates sibi assumendi, si forte idonei « ibidem reperiri non potuerint; confirmari deinde omnes « possessiones, videlicet prioratus, ecclesias cum decimis, « terras cultas et incultas, silvas, prata pascuaque, aquas « et aquarum decursus ipsi monasterio attinentes; infantes « denique de mulieribus monasterii, etiam extra Luxovien- « sis terræ fines natos, monasterio factum iri censuales[1]. »

Quapropter, XIII° sæculo, Luxoviensis abbatia in perpetua varietate infirmitatis vel potentiæ, secundarum vel adversarum rerum versata est. Etenim non solum, Philippi de Suevia[2] beneficio, haud ægre e clade anno MCCI accepta sese erexit, sed etiam satis constat eam in annis sequentibus

1. Hæc charta data est Hagenoæ, anno Domini MCCI, nonis Decembris, indictione quinta. Testes ejus fuerunt Amedeus, Vesuntionensis archiepiscopus; Bertrannus, Metensis episcopus; Ludolphus, Basileensis; Conradus, Spirensis; Matheus, Tullensis, et comites Albertus *de Dagsbourg* et Sibertus *de Werdd*. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 342 et seq. *Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, VII, p. 62-64.

2. Anno 1202, Philippus nonnullis diebus Vesuntione moratus est; quapropter Summus Pontifex archiepiscopum reprehensit quod illum « ad Burgundiam devastandam deduxerit, et ipsum tanquam regem catholicum processionaliter in ecclesia recipiens Bisuntina, ei fecerit a suis tanquam legitimo regi honorem exhiberi. » Migne, *Patrologie latine*, t. CCXVI, epist. 71; Potthast, *Regesta pontificum romanorum*, p. 151 (n° 1737).

usurpata prædia recuperasse magnaque legata a vicinis principibus accepisse.

Hugo III, LVII abbas, ex illustri prosapia de Falcogneio[1], a propinquo suo, Aymone, in Sanctam Terram iter faciente, concessionem accepit decimarum quæcunque exigebantur in Falcogneii terra et in locis quæ vulgari sermone *Recologne*[2], *Melisey*, *Servance*, *Ternuay*[3] vocata sunt[4]. Duobus annis post, Rainaldus, Aymonis pater, monasterio ecclesiam de Raveni-Fonte, quam se injuste detinuisse ipse confitebatur, reddebat[5].

Subito tamen novæ clades in abbatiam ingruunt, quæ, anno MCCXIV, aliquot principum inimicorum fraude, inque primis Roberti *de Hautbourg*, deflagravit cum hinc Otho de Merania, illinc barones Burgundiæ et archiepiscopus Vesuntionensis inter se jurgiis contenderent.

Robertus vero, quem et ipsum facti jam pænitebat, paulo post decem asses census in singulos annos cœnobio Luxoviensi dedit ad damna resarcienda quorum ex aliqua parte causa fuerat. Anno subsequente MCCXV, Fredericus imperator eidem cœnobio facultatem banales furnos construendi in omnibus pagi Luxoviensis vicis concesserat[6]. Iisdem fere temporibus monachi impetrabant a Falcogneii seniore[7] capellam sancto Urbano prope *Saulx*[8] dedicatam, cum censibus qui ex ea pendebant, atque a quodam Petro *de Achey* vectigalia quæ illi incolæ vici *Rovillers*[9] solvebant.

1. Gallice *Faucogney* (*Haute-Saône*).
2. Nunc *hameau de la commune de Ronchamp* (*Haute-Saône*).
3. Servance et Ternuay, communes du canton de Melisey (Haute-Saône).
4. Anno Domini 1209. Cf. Finot, *Les Sires de Faucogney*, p. 81.
5. *Gallia christ.*, XV.
6. Archives de la Haute-Saône, H, 690. — Hujus diplomatis scriptum, cujus ulla in « les Époques concernant l'abbaïe de Luxeu » mentio facta fuit, nusquam reperimus.
7. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 345 et seq.; Finot, p. 83 et 233.
8. Saulx, chef-lieu de canton (Haute-Saône). — Hanc capellam anno 1766 dirutam fuisse dicunt.
9. Nunc in vico *Saint-Bresson*, c. de *Faucogney* (*Haute-Saône*).

Denique Fredericus secundus, imperator, qui Frederici primi, avi sui, exemplo tuendas ecclesias assumpserat[1], in propriam fidem Luxoviensem abbatiam, mense Februario anni MCCXVIII recepit[2]. Diploma, quod tunc monasterio datum est, mihi duplici ex causa annotandum esse videtur, primum quod ex eo manifeste patet Fredericum Luxovii abbatiam pro imperiali feudo duxisse, deinde quod inter privilegia abbati concessa, *regalium*[3] mentionem fecit : unde sequitur ut in animo eorum ad quos res pertineret, non minus quam secundum jus, vox *regalia*, — qua nitebantur Benedictini, — emolumenta reservata iis qui summam potestatem haberent, non profecto potentiam ipsam significaret. Ad quas autem dominii partes illa emolumenta spectarint, haud facile affirmari potest, ob eam imprimis causam quod regalia hæc jura non ea natura et genere erant quæ nunquam pro temporibus et nationibus immutarentur.

Henricus, Romanorum rex, Frederici secundi filius, abbatiæ custodiam Othoni, Meraniæ duci, tribuit, vectigaliaque omnia, quibus fruebatur illa, concessit[4]. Otho autem tyrannice cum monachis agere voluit, vetuitque ne muros fossasque ibi circumducerent. Abbas igitur ægre ferens quod iste immunitates monasterii offenderet, apud regem Romanorum questus est. Hic condonationem suam irritam fecit, litterasque abbati et monasterio et civibus misit, ex quibus urbem munire suo arbitratu monachis permitteretur[5].

---

1. De tuitione et immunitatibus quas Fredericus secundus ecclesiis et monasteriis concessit, vide Fournier, *op. cit.*, p. 105 et seq.

2. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 316 et 317 ; *Mémoires et documents hist. Franche-Comté*, VII, 77.

3. « Regalia vocant nostri prædia quæ ad ecclesias pertinent, iis a Regibus olim concessa, unde *regalia* dicuntur. » Du Cange, *Gloss.*

4. Hoc actum est Norimbergæ (*Nuremberg*), anno 1228, die 28 Julii. — Dunod, *Histoire du comté de Bourgogne*, II, 187 ; Archives du Doubs, B, 508.

5. Hæc charta data est Hagenoæ, anno Domini 1228, die 29 Decembris. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, f° 318 ; *Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, VII, 78.

Quo tempore maxima Burgundiæ pars bello civili assidue flagrabat[1]; nunquam alias necessitate constricti erant monachi, ita ut a vicinorum dominorum impetu tuti defensique fierent: inde frequentes illæ per omne XIII^m^ seculum fraternæ precantium societates, quarum superest una inter Luxoviense monasterium et Morbacense, mense Maio anni MCCXXXIV, conjuncta[2].

Abbatia vero Luxoviensis ære alieno, in difficillimis temporibus contracto, ut se ab injuriis et vexationibus redimeret, premebatur. Itaque papa Innocentius IV, auditis Luxoviensium miseriis, vehementer commotus, præcipuum hoc beneficium in illos contulit, quo nemini illos in solvenda debita cogere liceret, præterquam si sumptas pecunias ad commoda sua monachi vertissent[3].

Ne multa, Summorum Pontificum et Imperatorum tuitio multum Luxoviensi abbatiæ hactenus profuerat; quorum beneficio non adducta est illa, sicuti pleraque monasteria, ut, potestatem suam temporalem tuendam potentibus baronibus committeret: sed tempus appropinquabat cum ipsa quoque in eam necessitatem ventura esset.

1. Otho, Meraniæ dux, — defatigatus bello quod susceperat adversus Stephanum II, Aussonæ comitem, Joannemque illum Sapientem, Cabilloni comitem, Salinarum oppidi dominum, Stephanique filium, qui ambo nomen comitis Burgundiæ sibi, ut Otho ipse, vindicabant, — possessiones suas Theobaldo secundo, Campaniæ comiti, condonavit, usque donec quindecim milia librarum, sumptam ab illo pecuniam, expenderet.

2. Cf. Besson, *Mémoires historiques sur l'abbaye et la ville de Lure*, p. 201. — Morbacense monasterium a sancto Pirmino, ineunte VIII° sæculo, conditum, usque ad annum 1764 exstitit: quo anno, 11 Augusti, Clemente XIII rem approbante, Morbaco Benedictini monachi cessere, et in eorum locum nobilium canonicorum sodalitas subrogata est. Cf. Digot, *Histoire d'Austrasie*, IV, 231-234; D. Bouquet, III, 330; *Gallia christ.*, IV, p. 532 et seq.

3. Hæc bulla, si fides D. Grappino adhibenda sit, Lugduni, die 26 Aprilis anno 1247, data fuit; de qua tamen in *Regestis pontificum romanorum* (Potthast) non agitur, quanquam hic quamdam bullam eo tempore datam et ad eamdem rem pertinentem, abbatiæ vero Morbacensi commemorat (p. 1051, n° 12491). Cf. Schœpflin, *Als. dipl.*, I, 392, n° 515.

CAPUT III

ABBATIA A CAMPANIENSIBUS COMITIBUS CUSTODITUR

Medio XIII° sæculo, bellum civile comitatum Burgundiæ devastabat[1]. Fredericus II, in concilio Lugduni, a papa Innocentio IV imperiali magistratu exutus erat. Luxovienses monachi, ut securitatem suam quam optime pararent, quemdam inter vicinos dominos defensorem et advocatum quæsiverunt. Anno MCCXLVIII, Mathæus, Lotharingiæ dux, hoc munus (qua quidem conditione, incertum) susceperat[2].

Nec dubitaverunt monachi, triennio post, ut mos habebatur[3], advocatum, quem sponte sua elegerant, ex officio amovere, illique Theobaldum, Barrensem comitem, substituere, cui ad impendia advocationis solvenda, centum libras assignaverunt[4]; paulo post, in fidem principis, plus potentia valentis quam comes Barrensis, confugerunt.

Campaniæ comes, Theobaldus V, quippe qui ad occidentem assiduis nostrorum regum auctibus contineretur, augendis ad orientem potentiæ et territoriis Campaniæ studebat[5]. Illi pater Theobaldus IV viam patefecerat, quem contentionibus inter Othonem de Merania et ejus inimicos ortis se immiscuisse non ignoramus; haud multum abfuit,

---

1. Castan, p. 45.
2. Grappin, l. IV, 9.
3. De advocatione, vel defensione, vel tuitione (gallice *avouerie*), vide Luchaire, *Man. des inst. fr.*, p. 286 et seq.
4. Grappin, l. IV, 10 ; Berthod, *Dissertat.*, p. 76.
5. Cf. d'Arbois de Jubainville, *Histoire des ducs et comtes de Champagne*, IV, 388.

ut fert historicus quidam[1], quin aliquod in comitatu Burgundiæ territorium pretio sibi compararet, atque fines Luxoviensis terræ[2], aliasque vel vicinas vel sitas intra Vosagum montem terras acquireret.

At illius consilium minus prospere successit ; sed anno MCCLVIII, Luxoviensis abbas, — cui Barrensis comes parvo auxilio fuerat in bello quod ab anno MCCLI ad annum MCCLVI Joannes ille Sapiens[3] adversus filium Hugonem gesserat, — conversus ad Theobaldum V, cum eo de societatis quodam genere, quod *pariage* vulgari sermone vocabatur, faciendo egit ; fœdus cito ictum est[4].

Quo quidem societatis diplomate statuebatur religiosos viros, abbatem et conventum Luxoviensis ecclesiæ Theobaldo et ejus successoribus concessuros medietatem talliarum et emendarum Luxoviensis terræ, et medietatem minagii[5] de Luxovio, et medietatem redituum proventuum-

---

1. Gollut, *Mémoires historiques de la République séquanoise*, p. 533. « Audict an 1227, il pensat enjamber par acquisitions sur le conté de Bourgongne, et voulut acquérir la terre de Luxeul et autres proches, et dedans les montagnes de Vosge. »

2. Luxoviensis terra, si chartæ anni 815 fidem adhibeamus, multos vicos in remotis regionibus sitos, ætate carolingica, possedisset, ut Nanth (nunc *Nanteuil-lès-Meaux*), Solustriacum (gall. *Solutré, canton de Mâcon, Saône-et-Loire*) non multis a Cluniaco leucis, Ambornacum (*Ambournay, canton d'Ambérieu, Ain*) ; medio autem XIII° sæculo, tantum urbem Luxovium, et loca vel vicina vel non longe distantia complectebatur, quæ vulgari sermone vocata sunt *Abelcourt, Ailloncourt, Ainvelle, Amage, Amblans, Anjeux, Bassigney, Baudoncourt, Betoncourt-Saint-Pancras, Breuches, Breuchotte, Briaucourt, Brotte-lès-Luxeuil, Bruyère* (*la*), *Bulgnéville, Chapelle* (*la*), *Citers, Corbenay, Ehuns, Esboz-Brest, Ferrières* (*commume d'Amont*), *Fessey, Fontaine-lès-Luxeuil, Froideconche, Mailleroncourt-Saint-Pancras, Monthureux-sur-Saône, Neurey-en-Vaux, Ormoiche, Pisseure* (*la*) *Pomoy, Provenchères-lès-Darney, Quers, Raddon, Rovillers* (*comm. de Saint-Bresson*), *Saint-Bresson, Saint-Sauveur, Saint-Valbert, Sainte-Marie-en-Chanois, Soyers, Varogne, Vaudoncourt, Velleminfroy, Velotte* (*commune d'Amblans*), *Villers-lès-Luxeuil, Visoncourt*.

3. Joannes de Cabillono, Sapiens vel Priscus cognominatus, cujus filius natu maximus, Hugo, Aliciam, Burgundiæ comitissam, uxorem duxerat.

4. Die 26 Julii, anno 1258. — Fœdus hoc, cujus archetypum nusquam repertum est, exstat tamen librariis transcriptum, in Arch. nat. Q[1] 998 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 352 et seq.; Archives de la Côte-d'Or, B. 1062 ; Archives de la Haute-Saône, Supp., H. 6.

5. Minagium vel eminagium, jus quod competit pro mensuratione frumentaria per *minas* vel *eminas*.

que aquarum et nemorum terræ supradictæ; justitiam duos legatos, alterum comitis, alterum abbatis, exercituros; decimas vero, quæ jam antea ecclesiæ contigissent, censusque molarum, furnosque constructos, grangiasque cum omnibus appendicibus quæ jam prædictæ ecclesiæ essent, abbati ecclesiæque superfuturas; nec comiti ejusque successoribus harum quidquam sibi assumere licere : quod autem ad furnos et molas, postea construenda, pertineret, abbatem religiososque viros dimidiam partem unam, comitem autem alteram possessuros. Comitem et ejus successores jus exstruendi in finibus abbatiæ unum castellum, vel duo, vel usque ad quatuor, sibi vindicaturos. Proque his promissis Theobaldum ejusque successores, abbatem et monachos et res eorum, homines et res eorum, et omnia jura ab omni injuria seu violentia defensuros et conservaturos esse.

Initium belli fœdus illud fuit; nam comes Burgundiæ, Hugo, sibi defendendæ abbatiæ jus arrogavit duobus his argumentis : primum, quod Luxovium urbs intra Burgundiæ fines concluderetur, atque, si quod jurgium inter comitem Burgundiæ ducemque Lotharingiæ oreretur, res ad ripam rivuli nunc *Roge*[1] appellati, a Luxovio leucam unam semisque distantis, ageretur; deinde quod jure et hereditate custodiam abbatiæ, tanquam Burgundiæ comes, obtinere deberet. Et etiam a Guidone, Dominicanorum priore in urbe Vesuntionensi, Petroque Faverniacensi abbate, Guillelmoque domino de Pemis[2], et Joanne *de Choiseul* impetravit ut Burgundiæ comites eo semper privilegio potitos esse testarentur[3].

Grappinus[4], a quo accepimus quantum sibi Hugo assume-

---

1. Hic rivulus in Lentanam (*Lanterne*) influens, Luxoviensis abbatiæ possessiones a terra *de Fougerolles* olim separabat.
2. Gallice *Pesmes, chef-lieu de canton* (*Haute-Saône*). — De hac prosapia, vide Suchaux, *La Haute-Saône*, II, 145.
3. Archives nationales, I, 247; Archives du Doubs, B, 598; Gollut, p. 571.
4. *Histoire de l'abbaye royale de Luxeu*, l. IV, 11.

ret, haud difficile comitis argumenta refellit : ut Luxovium fines Burgundiæ tangeret, vel in iis etiam concluderetur, non tamen inde secuturum ut comiti impetratum abbatiæ defendendæ jus tribui deberet; testimonia vero ab aliquot delectis viris, gratiæ causa, data, non ejusdem esse momenti posse atque chartas Frederici II, ejusque filii, Henrici.

Ceterum assertionibus abbatis Faverniacensis et eorum qui comiti Burgundiæ favebant, Luxovienses monachi testimonia abbatum de Sancto-Vincentio et Sancto-Paulo, Vesuntione, interposuerunt, qui asseverabant se vidisse « litteras nobilis viri Renaudi[1], quondam comitis Burgundiæ, sanas et integras, nec in aliqua parte sui vitiatas, sigillo ipsius Renaudi comitis sigillatas, continentes clausulam hujusmodi quæ sic incipit : Præterea in eadem ecclesia Luxoviensi nos nihil juris vel advocationis habere recognoscimus, excepto quod causa Dei et ex concessione imperatorum, quandiu iis placuerit, et diligentem tenemur adhibere custodiam, pro qua custodia, quia casamentum nostrum ab imperatore recipimus, in itinere, vel in reditu, solemnis nobis in villa Luxoviensi debetur receptus[2]. »

Denique Luxoviensis abbas documentum aliquod maximi momenti afferre poterat, id est chartam ex qua Stephanus, Burgundiæ comes, ipse anno MCCXXXV negabat[3] sibi

---

1. Nescio an hæ litteræ a Renaudo I°, vel Renaudo II°, vel Renaudo III° scriptæ sint ; eas tamen Renaudo III° potissime tribuere licet, qui semel Luxovium venit, ut liti inter dominum Jonvillæ (nunc *Jonvelle, canton de Jussey, Haute-Saône*) et Faverniacensem abbatem finem faceret : hoc exemplo docti, Luxovienses monachi, ne Burgundiæ comites in posterum abbatiæ libertates lædere possent, a *Renaud* sine dubio petierunt ut nullum imperium vel advocationis jus in Luxoviensi ecclesia habere recognosceret. Cf. *Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, VII, 71.

2. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, f° 351. — Hoc diploma editum est in *Mém. et doc. hist. Franche-Comté*, VII, 71.

3. « Neque jus, neque getam, neque aliam exactionem habeo, neque in hominibus, neque in terra quæ Ecclesia B. Petri Luxoviensis habet in eleemosinam, ab antecessoribus meis, apud Mailloy... » Cf. Berthod, *Dissertation* (*l. c.*), p. 79 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, f° 349 ; *Cart. de l'abbaye de Luxeuil*, f° 153.

aliquid juris esse in homines resque vici vernacule *Mailley*[1] appellati, de quo antecessores ejus abbatiæ cesserant. Si igitur comes Stephanus adeo parum sibi vetus patrimonium arrogabat, quanto minus possessiones territorii Luxoviensis affectare debebat, quod in potestate Burgundiæ comitum nunquam hactenus fuerat.

Inde tamen bellum inter Hugonem et Theobaldum exortum est; quorum prior fœdus iniit cum Joanne Sapiente, patre suo, Theobaldoque, Barrensi comite, qui subito jure defendendæ abbatiæ exutus, Campaniæ comitem pro ereptore habebat. Comes Barrensis in societatem belli traxit Joannem *de Choiseul*[2], dominum de Acrimonte, et omnes ejus vassos. Die XIII ante Kalendas Septembres anni MCCLVIII initium armorum factum est[3]. De iis quæ a bellantibus utrinque gesta sunt, nihil certi habemus, nisi quod bellum mox sedatum est, nam Ludovicus IX, rex Galliæ, auctoritatem interponens, Gervasium, magnum coquum, misit, qui medium se gereret; a quo effectum est ut, si minus pax decretoria conveniret, at certe bellum conquiesceret, societasque adversus Campaniæ ducem conflata rumperetur[4].

Manifeste patet Theobaldum V, Campaniensem comitem, et Barrensem, anno MCCLX, armis inter se abstinuisse; etenim ante diem V Kalendas Julias ejusdem anni Theobaldum accepimus in numero arbitrorum fuisse qui litem a Lotharingiæ duce comiti Barrensi intentam dijudicare deberent[5]. D. Grappinus refert : Luxovienses monachos maluisse in solvendis huic centum libris, ex

1. Nunc *canton de Scey-sur-Saône* (*Haute-Saône*).
2. Vide Dom Calmet, *Histoire de Lorraine*, II, *pr.*, 482-483.
3. Ad hoc bellum locus sequens, a Bourquelot (*Bibliothèque des Chartes*, 5e série, IV, 73) prolatus, spectare videtur : « Provectura et expensa eorum qui conductum quadrigarum fecerunt in exercitu : XX s. » Cf. d'Arbois de Jubainville, IV, 925.
4. Joinville, ap. D. Bouquet, XX, 292.
5. D'Arbois de Jubainville, IV, 391.

jure defensionis jam antea pendentibus, perseverare, quam assiduis bellorum populationibus et miseriis obnoxios esse [1].

Quod vero ad jura Campaniæ et Burgundiæ comitum in abbatiam Luxoviensem attinet, videntur non ita certe a Gervasio constituta fuisse ut de illis nunquam in posterum ambigeretur. Etenim, cum Theobaldus, anno MCCLXV, tertium in Campaniam [2] venisset, controversiæ illi cum Hugone Cabillonensi, Burgundiæ comite, rursus inciderunt; de quibus quanquam arbitraria duo judicia facta fuerant, discordia tamen permansit. Anno MCCLXVI vertente, dum Theobaldus, bello impeditus quod adversus Britanniæ regem tunc gerebat, in Navarra morabatur, Hugo Cabillonensis interiit. Quo quidem mortuo, uxor ejus, Alicia, summa vi nixa est cogere Luxovienses monachos ad repudiandam Campaniæ comitis tutelam et fœdus anno MCCLVIII factum pro irrito habendum. Monasterium præsidiis occupari jussit atque monachum abbatiæ præpositum sibi conciliavit pollicitando fore ut ad dignitatem abbatis tunc vacuam produceretur : Guillelmus, prior, et monachi, relatis ad Theobaldum omnibus quæ passi fuerant, fidem ejus petierunt. Litteras etiam nunc habemus [3] quas, initio anni MCCLXVII, Theobaldo, e Navarra regresso, scripserunt, magna desperatione affecti; exponunt damna monasterio illata, sæpta diruta, partem ædium flammis absumptam, vastatos piscatus, servos suos a famulis Aliciæ mulcatos; addunt monasterii bona a præposito exhausta fuisse; hunc vectigalia abstulisse nec debitas pecunias solvisse, ita ut æs alienum ad sustinendam

---

1. D. Grappin, l. IV, 11. — Hoc D. Grappini dictum confirmare non potuimus.
2. Theobaldus, comes Campaniæ et simul rex Navarræ, raro in Campania morabatur.
3. Cartulaire de Luxeuil, f° 197; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, fol. 357 et seq.

vitam facere coacti fuissent, vererenturque ne, si a papæ legato, favente Burgundiæ comitissa, abbas creatus foret, potentia sua, quoad viveret, tyrannice uti non desineret[1]. Verumtamen nihil habemus unde invenire possimus an Theobaldus bellum redintegraverit. Indiciis vero quater renovatis, pax servata est; injudicatum tamen relinquebatur an societas inter Campaniensem comitem et abbatiam nuper conjuncta in posterum valeret; unde collectum est ut reipsa societas permaneret[2].

Ergo Navarræ rex officienter Burgundorum incursionibus succurrerat, sed non diu abbatia potente illo defensore usa est, nam Theobaldus, ex bello quod Ludovicus IX adversus Tunienses gesserat rediens, Drepani obiit a. d. II Id. Decembres, regnumque et possessiones fratri Henrico excipiendas reliquit. Henricus ipse paulo post interiit (a. d. XI Kal. Aug. anni MCCLXXIV).

1. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 357 et seq.; *Gallia christ.*, XV, 156; d'Arbois de Jubainville, IV, 392.
2. D'Arbois de Jubainville, VI, 20, 24, 28, 31.

CAPUT IV

DE GALLIÆ REGIBUS, CAMPANIENSIUM COMITUM HEREDIBUS

Henricus, Campaniæ comes, unam tantum filiam, Joannam nomine, tres annos natam, reliquerat, quam mater secum ad Parisios duxit. Philippus III, Francorum rex, sicut tutor et Joannæ bajulus, Campaniæ et Briegii comitatus invasit, regiamque virginem illam filio suo Philippo despondit. Ille Joannam in matrimonium, anno MCCLXXXIV duxit, unde effectum est ut Philippus regnum Gallicum post mortem patris sui adeptus, anno MCCLXXXV, hereditate jus custodiæ olim Theobaldo, Campaniensi comiti, ab abbate et Luxoviensibus monachis concessum, obtineret. Is tamen non solum jura illa exercere, sed etiam dominium totius comitatus Burgundiæ sibi comparare in animo habebat.

Rodolphus autem *de Habsbourg* nihil antiquius habens quam ut ab illa provincia obtinenda regem Galliæ prohiberet, opulentissimum apud Burgundos baronem, Joannem de Cabillono et Arlo[1], ad studium sui allecturus, comitatu Novi-Castelli in Helvetia donavit. Contra rex Gallorum sibi comitem Othonem IV conciliavit, qui Robertum, Atrebatensem comitem, in Italiam, et Philippum in Aragoniam secutus, Mathildam, Roberti filiam, uxorem duxerat et animum vere Gallicum gerebat.

Ut Otho vitam in aula Gallici regis agebat, sic Joannes

1. Arlum, gallice *Arlay, canton de Bletterans* (*Jura*).

de Cabillono et Arlo a lateribus Romanorum regis, ut ita dicam, non discedebat[1]. Quamobrem anno MCCLXXXIX Rodolphus et Joannes signa sua cum episcopo Basileensi contulere ad bellum comitibus Burgundiæ, Fierriti[2] et Montis-Beligardi inferendum. Ad Vesuntionem igitur obsidendam[3] profecti sunt, cujus urbis cives, instigantibus iis qui Francorum partes tenebant, ad arma adversus Romanorum regem concurrerunt. Sed Rodolphus ab armis prius discessit quam obsessi in deditionem venerunt, Joannique, quem sibi legatum instituerat, datum est ut rem gereret, donec bellum conficeretur. Nec non et Joanni contigit ut pacis, quæ a. d. III Non. Mai., anno MCCXC, inter Rodolphum et Vesuntionenses cives convenerat, condiciones diceret[4].

Luxovienses monachi semper cum Othone concorditer vixerant, princepsque ille, gratus pro eo quod Kaules[5] abbas aliquot comitissæ Philippæ[6] subjectis nonnihil benefecerat, abbatiæ bona quæ contra jus retinebat restitui jussit, et ipsa comitissa Mathilda saltum[7] haud procul a Luxovio situm monachis concessit. Anno MCCLXXXVII, dum monasterio Theobaldus[8] de Falcogneio abbas præerat,

---

1. Cf. Funck-Brentano, *Philippe le Bel et la noblesse franc-comtoise* (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XLIX, 1888, p. 9); Fleury-Bergier, *Philippe le Bel et Othon IV* (Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1889, p. 70 et seq.); de Piépape, *Histoire de la réunion de la Franche-Comté à la France*, I, 39.

2. Gallice *Ferrette* (*Alsace-Lorraine*).

3. Vide Castan, *Le Siège et le blocus de Besançon par Rodolphe de Habsbourg et Jean de Chalon-Arlay en* 1289 *et* 1290 (Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 4e série, IVe vol., Besançon, 1869).

4. Funck-Brentano, *loc. cit.*, p. 10. — Non multo antequam obiit, Rodolphus Joanni donavit Sancti-Claudii abbatiæ advocationem (tertio die a. Kal. Jun. anni 1291). — De rebus a Rodolpho in Burgundia actis, vide Fournier, *op. cit.*, cap. VII.

5. Kaules vel Carolus, Luxoviensis LVIII abbas.

6. De priore uxore Othonis agitur, qui, ut supra diximus, filiam comitis Atrebatensis, Roberti, duxerat. Cf. Piépape, I, 35.

7. Agitur de saltu prope *Ailloncourt* sito, et olim *Vaucluse* vocato. Grappin, l. IV, 16.

8. Theobaldo III, qui monasterio Luxoviensi ab anno 1283 ad annum 1307 præfuit, pater erat Joannes I de Falcogneio, et mater *Heluyse de Joinville*,

monachi fœdus cum Othone tribus de vicis (qui vulgari sermone *Bouhans, Amblans, Velotte* vocati sunt) iis fecere condicionibus ut in perpetuum comes ejusque heredes tertia parte omnium quæcumque Luxoviensis abbatia ibi habebat, fruerentur, dummodo monasterium, si qua vis fieret, tuerentur[1]. Postremo, eo ipso tempore cum bellum, de quo supra locuti sumus, erumperet, abbas Theobaldus non dubitavit quin partes comitum Burgundiæ et Fierriti et Montis-Beligardi sequeretur, Burgundorumque copias suis militibus augeret[2]; attamen ut aperte significaretur se non tanquam vassum præsidia hæc misisse, ab Othone litteras impetravit, quibus Burgundiæ comes se nullum nec in abbatem nec in ejus ecclesiam jus habere, et optime tantum abbatem in his temporibus de se meritum esse profiteretur[3]. Ceterum Rodolphus non longam interposuit moram quin, Luxoviensium fines vastari sinendo, pœnas ab abbate repeteret[4].

Attamen Luxoviensem abbatem non solum adversus hostes se tueri, sed etiam Luxoviensium civium animos

---

cujus frater est Joannes *de Joinville,* illustris Campaniæ senescallus. Hunc abbatem distinguere oportet a Theobaldo, arcario, dein decano Vesuntionensis archiepiscopalis canonicæ, fere æquali, ex eadem prosapia de Falcogneio, sed e ramo *de Villersexel* orto. Cf. Finot, *Les Sires de Faucogney,* p. 121, et *Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône,* 1877, p. 164 et seq.

1. *Cartulaire de Luxeuil,* f° 228 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, f° 359.

2. « Othon, comte de Bourgogne, prévoyant l'orage qui le menaçait, amassa le plus de troupes qu'il put et engagea malheureusement dans sa querelle Thibaud, abbé de Luxeuil. » D. Guillo, p. 257. — Vide etiam Finot, *Les Sires de Faucogney,* p. 116 et seq.

3. « Nos, Othes, cuens Palatin de Bourgoingne et sires de Salins, façons sçavoir à tous ceux qui verront et orront ces présentes lectres, que comme nostre amé cousin Thielbaut, par la grâce de Dieu abbey de Luxui, nous ait amené ses gens à pied et à cheval, toz de sa terre, en nostre service, nos tenans à grâce non pas à servitude pour ce que led. abbé et sa gleyse en soient sans péril, noz ly avons donné ces lectres scelées de notre seel pendant, que furent faites en l'an de gràce mil dous cens quatre vint et neuf, le lendemain de la Saint-Bertholemieu à Belevans. » D. Berthod, *Dissert.*, p. 47 ; *Cartulaire de Luxeuil,* f° 233 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, f° 360.

4. D. Grappin, l. IV, 17.

pronos ad libertatem coercere et continere oportebat. Mature enim incolas, circum monasterium congregatos, nonnullis privilegiis donatos esse constat : anno CMLII clocam[1] communiæ habebant ; iidem, ineunte xi° sæculo, si diplomati anni MCXIX fidem tribuamus, quasi socii atque participes abbatialis potentiæ assumpti erant[2] ; diploma denique anni MCCXXVIII, supra[3] memoratum, Luxoviensium civium mentionem fecisse non ignoramus. Ubi bellum adversus Rodolphum confectum est, a. d. III Non. Dec. anni MCCXCI, Theobaldus abbas Luxovii civibus charta[4] immunitatem largitus est, qua servitutem manusmortuæ tollebat dabatque civibus jus emendi et vendendi et permutatione mercium utendi ; deinde tribus quatuorve delectis magistratibus jus concedebatur vectigalia tributaque municipalia dividendi, postremo civibus diem dicere decano[5] tantum permittebatur.

Ego vero non Grappino assentior, qui hanc chartam animo abbatis, ad benefaciendum prono, tribuendam esse censet : nempe abbas vel sperabat fore ut vitæ commoditatibus apud humiliores auctis, cum majore quam antea fructu imperium exerceret, urbsque fieret opulentior[6] ; vel

1. Hæc verba in belfredi campanam, quam anno 1760 Luxovienses cives resolvi jusserunt, adscripta erant : « Condita anno 952, restituta 1685, iterum fissam me restitui jussit magistratus Luxoviensis, 1760. » *Archives de Luxeuil*, BB, 6 (26 déc. 1760).

2. « Pardevant frères Jehans, secretains de Lixui, et Renaud Urbelans, Borjois de Luxuy, gardaour dou seel de la court de Luxuy, salut : Saiche tuit que en la presence de Jaiquat, clerc tabellion de Luxuy, et de Colinat, borjois de Luxuy, jurés et estaubliz a ce en la terre de Luxui... » *Archives de la Haute-Saône*, H, 716. Cf. Dey, 1er *Mémoire*, p. 12.

3. P. 22.

4. Hæc charta, cujus archetypum non hactenus repertum fuisse credimus, Parisiis (Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, f° 361) et in Luxoviensi tabulario (AA, 1) versatur, atque semel et sæpius prolata est. Vide præsertim *Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, VII, 83-86, et Finot, *Les Sires de Faucogney*, p. 277.

5. Decanum Luxovii jamdiu exstitisse, et eum quodam modo a *defensore civitatis* originem duxisse Aristides Dey æstimatur. Vide 1er *Mémoire*, p. 15.

6. Pariter Vesuntionensem archiepiscopum, Hugonem de Vienna, quum incolas vici, nunc *Gy* vocati, a servitute liberavit, anno 1348, magis utilitati

potius in animo habebat res olim controversas ex commodo et cum bona gratia omnium componere [1]. Forsitan et, chartam tribuendo quæ speciem alicujus imperiose facti præberet, se liberum esse publice significare voluerit. Omnia enim facta fuisse, abbatis tantum et monachorum nomine, nec Philippum, Galliæ regem, abbatiæ socium tamen et defensorem, ne nominatum quidem esse, mirum videtur.

Fateor equidem secundas Rodolphi res multum, apud Burgundos, famæ et gloriæ Philippo detraxisse, cui crimini vertebant quod Othoni ejusque sociis parum succurrisset. Ceterum Burgundiæ barones, quibus nuntiatum erat Francorum regem per fœdera Mediolani et Asinariæ, pridie Id. Jun. et a. d. VII Id. Jul. anni MCCXCI icta, directum Burgundiæ dominium, — Mathildæ et Othonis filia ab uno e filiis ejus in matrimonium ducenda [2], — acquisivisse, ægre ferebant.

Otho vero, ære alieno perditus, non solum nihil de condicionibus a Philippo, præcipuo suo creditore, dictis recusabat, sed etiam fratri suo Hugoni, parvo pretio, jura a Luxoviensibus monachis in pagos *Bouhans* et *Amblans* et *Velotte* anno MCCLXXVII sibi concessa tradebat. Hugo non satis habuit tertia parte frui vectigalium quæ ab incolis horum pagorum monachi exigebant, sed dimidiam postulavit, quod quidem initium ad multa alia expostulanda

---

suæ quam illorum commodis serviisse constat. Cf. Castan, *Charte d'affranchissement de la ville et de la seigneurie de Gy* (Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1866).

1. Eodem fere tempore, pleræque urbes comitatus Burgundiæ ejusdem generis chartas impetraverunt : Dôle (1274 et 1281), Faucogney (1275), Nozeroy (1283), Bletterans (1285), Arbois (1288), Poligny (1289), Lons-le-Saulnier (1293 et 1295), etc. Cf. Perreciot, *Dissertation sur l'origine, la forme et les pouvoirs des États de Franche-Comté* (*Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté*, VII, 112). — Vide etiam, *Charte d'affranchissement du bourg d'Oiselay* (Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1867).

2. De Piépape, I, 43. — Etenim anno 1306 Philippus, secundus Philippi Pulchri filius, Joannam, quæ hereditario jure comitatum Burgundiæ possidebat, uxorem duxit.

fuit. Cum armatis enim terras quæ ex abbatia pendebant invasit, impetuque primum in vicum Anagratensem, anno MCCXCIII, facto, triginta sex domos incendit, ingentique præda ex incolis vicorum *Quers, Froideconche, Saint-Sauveur, Ailloncourt, La Bruyère, Velleminfroy* facta potitus est. Vicis etiam *Baudoncourt* et *La Chapelle* non minus pepercit, nam milites ejus domos decem in vico *Baudoncourt,* quadraginta sex in vico *La Chapelle* flammis deleverunt. Plurimi capti sunt, obsidibusque undique imperatis, ad obsidendum Luxovium perrexit, ibique cum venisset, australi illius oppidi suburbio [1] incenso, monasterium igni corrumpere conatus est. Jamque flamma horrea tectumque ecclesiæ incesserat cum monachi tantæ vastationis auctorem convenerunt eumque ad transigendum adduxerunt [2]. Trecentis monetæ Burgundiæ francis àcceptis, Hugo ad castellum Montis-Justini [3] profectus est, undecim abducens religiosos viros, quos duobus fere mensibus, donec debita pecunia exsolveretur, apud se retinuit.

Mirum sane videbitur abbatem Luxovii, cum tamen abbatia in tantis miseriis versaretur, multo minus Hugonis incursionibus arcendis, quam Francorum regi, Philippo IV, a Burgundiæ comitatu prohibendo, fœderique cum Burgundiæ baronibus conjungendo studuisse. Pridie Kal. Mart. anni MCCXCIV, viginti octo barones Vesuntionem convenere, ibique cum abbate Luxoviensi, « boni publici causa », et ipsorum commodo, in verba sancti Evangelii jurantes, inter se belli societatem fecerunt iis legibus ut mutuas operas, magnis parvisque viribus adhibitis, traderent, atque alii alios in castella reciperent; præterea ex illis sex delecti sunt quibus fœderati omnes parerent, ho-

1. Hoc suburbium *La Bure* tunc vocabatur.
2. D. Grappin, l. IV, 21 ; D. Guillo, p. 259.
3. Gallice *Montjustin*, nunc *commune du canton de Norroy* (*Haute-Saône*).

rumque arbitratu arma caperent. Atque ne, si quæ inter se dissidia fierent, societatis vis et potentia minueretur, convenerat inter omnes ut componendas lites suas illis sex[1] viris permitterent. Fœderati ærarium habebant, quod pecunia, ab omnibus pro uniuscujusque opibus collata, alebatur, unde sequebatur ut Luxoviensis abbas quotannis viginti libras numeraret, eques autem Joannes *de Vaites*[2] quadraginta tantum asses in ærarium conferret. Insuper fœderatis in promptu erat parvus quadraginta hominum ferro armatorum exercitus, quem deligere et instruere debebant. Legatis uti pecunia militibusque licebat ad sociis succurrendum, si quis opem auxiliumque peteret. In decem annos fœdus illud ictum erat[3].

Non hoc tamen eo valuit ut Philippus IV in dies crescere desineret ; nam a. d. VI Non. Mart. anni MCCXCV, condiciones matrimonii Joannæ de Burgundia cum regis Francorum filio in oppido *Vincennes* jactæ sunt[4] : quæcumque pater suus possideret, Joannam secum in dotem allaturam esse, studiumque horum omnium curandorum Philippo, futuri mariti in loco succedenti, datum iri. Othonem quidem, ut omnia magis tuta sint, filiam Francorum regi, donec nuberet, educandam traditurum, atque pro suis possessionibus centum milia librarum, et quotannis in reliquam vitam decem milia accepturum esse.

Nuntiato fœdere illo, Burgundiæ barones indignati sunt, atque Vesuntione congregati novam belli societatem adversus Francorum regem a. d. IV Kal. Apr. anni MCCXCV duxerunt, dum contra Romanorum dux, litteris pridie Kal.

---

1. « Les sires de Velos, de Joux, de Faucogney, de Villeneuve, de Rayl, et Ponicart, sire de Rans. » Funck-Brentano, *op. cit.*, p. 15.
2. *Vaîte, canton de Dampierre (Haute-Saône).*
3. Funck-Brentano, p. 15.
4. De Piépape, I, 44 ; Dumont, *Corps diplomatique,* charte n° DXXIX, p. 293; Boutaric, *La France sous Philippe le Bel*, p. 7 et 8.

Mart. anni sequentis missis, comitatum Burgundiæ imperio adjungebat[1].

Quæ quum ita essent, necesse erat ut bellum oreretur[2]. Philippus ille Pulcher, statim occupatis suo jussu præcipuis provinciæ oppidis, non minus auro quam armis bellum gessit quod, fœderibus in mensibus Aprili et Maio anni MCCCI ictis, finem habuit[3].

Philippus autem jam inde a mense Martio anni superioris associationem cum Luxoviensibus monachis renovaverat, cujus condiciones eædem fuere atque in anno MCCLVIII, exceptis iis quæ ad jusjurandum præstandum pertinebant, de quo decretum est Philippum, Francorumque reges, qui eum exciperent, non ipsos jusjurandum præstituros, sed, si Campania unquam ab imperio distraheretur, necesse fore ut quicunque eam obtinerent, iidem fœdus, anno MCCLVIII sancitum, servarent, in iis etiam quæ ad jusjurandum attinerent, sicut cum Theobaldo, Navarræ rege, antea convenerat[4]. Regina fœdus non confirmavit solum, sed, ut plus valeret, obsignandum suo signo curavit, atque anno subsequenti MCCCI abbas religiosique viri litteris fœdus sancitum comprobaverunt.

Philippus studiosissime et diligentissime abbatiæ consuluit, et duobus ex suis officialibus Guillelmo *de Nogaret* et Simoni *de Marchez* mandavit ut quemdam potentem vi-

---

1. Funck-Brentano, p. 19 et 20.
2. De Piépape, I, 48 et seq.
3. Funck-Brentano, p. 32.
4. « Nos Philippus... præmissa omnia et singula prout plenius sunt expressa rata et grata habentes, ea volumus, laudamus et tenore præsentium approbamus, salvo in aliis jure nostro et jure quolibet alieno, salvo insuper et ex præmissis servandis non præstabimus sed concedimus et volumus quod ballivi et ministri nostri alii qui rebus dictæ societatis præerunt dictum juramentum præstabunt. Si vero dictus comitatus Campaniensis aut res dictæ societatis ad alium quam ad nos aut successores nostros reges Francorum pervenerit, extunc ille ad quem comitatus aut res prædictæ pervenient dictum juramentum tenebuntur subire juxta formam superius comprehensam...» (*Cartulaire de l'abbaye de Luxeuil*, f° 251 ; Archives nationales, J, 208 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, f° 365.)

rum eligerent, qui Luxovii monasterium et ejus res hominesque tueri posset[1]. Et interea agris in territorio Luxovii ab Hugone rursus vastatis depopulatisque, ob eam causam quod fluvius Lentana a religiosis viris in vicinia Sanctæ-Mariæ-in-Calce[2] averteretur, illi duo regii officiales legatos, ut controversiam componerent, duos miserunt, qui secundo die post Sancti Martini solenne, anno MCCCI, causas abbatis et comitis cognoverunt; sed re non satis explanata, judices causam injudicatam reliquerunt, inque primum anni MCCCII Saturni diem distulerunt. Incertum est an secundum illud concilium habitum sit; constat vero postridie Octavam diei Pascæ ejusdem anni, rem ex utriusque commodo compositam fuisse iis condicionibus ut Hugo abbatiæ tertiam partem pagorum *Amblans, Bouhans, Velotte,* quam possidebat, redderet, usufructu in perpetuam vitam tantum reservato : monachos contra ei, quoad viveret, compensandi causa, usumfructum decimarum in vicis *Pomoy*[3] et *Moffans*[4] exactarum cessuros, quos, sicut tres vicos supradictos, Hugo omnino esse in Luxoviensis ecclesiæ mancipio consentiret[5]. Quod quidem fœdus a Philippo per litteras mense Maio anni MCCCII datas, probatum, Otho, Burgundiæ comes, ratum effecit[6].

Cum Hugo de Sancto-Lupo pagum Anjocas[7], e Luxovio pendentem, vastavisset, Philippus rex bajulo Marchiæ[8] mandavit ut de iis, quæ acta fuerant, se diligentissime certiorem faceret, atque, captivis custodia liberatis redditisque bonis abbatiæ detractis, Sancti-Lupi dominum ad

1. Hæ litteræ 26 Maii, anno 1301, a Philippo rege datæ sunt. *Archives nationales*, J. 208.
2. *Sainte-Marie-en-Chaux, canton de Luxeuil.*
3. *Canton de Lure.*
4. *Canton de Lure.*
5. Archives du Doubs, B, 508.
6. D. Grappin, l. IV, 23 ; Finot, *Les Sires de Faucogney*, p. 138.
7. Gallice *Anjeux, canton de Vauvillers (Haute-Saône).*
8. Gallice *Lamarche, chef-lieu de canton (Vosges).*

resarcienda damna monachis illata cogeret, et severe in noxios animadverteret, eadem et bajulo Calvi-Montis jussit. Atque ut suam erga Luxovienses monachos benevolentiam egregie significaret, rex iis, per mandatum anno MCCCIII scriptum, copiam fecit libros ceteraque omnia abbatiæ necessaria in suo regno emendi et omnia hæc, nullis obstantibus, Luxovium perducendi[1].

Principis vero jussa bajuli haud recte exsecuti sunt, nec in Sancti-Lupi dominum acriter sævitum est ; nam paucis post annis, illius fratrem, Othonem, Montis-Romarici cancellarium, Fontanensisque prioratus custodiam petentem, terras, villas, castellaque Luxovio vicina invasisse, atque incolas suis rebus exutos inde depulisse, accepimus. Franciæ comes stabuli, Galterius de Castellione, abbatiæ rebus favens, Othonem induxit ut omnia quæ cepisset, redderet, atque palam desisteret : Otho etiam se, tribus equitibus rem spondentibus, pecunia quingentarum librarum mulctari, si in fide non staret, paratum esse declaravit[2].

Philippus tamen Pulcher, de his rebus certior factus, et existimans non satis pro magnitudine commissi in Hugonem sævitum esse, Guillelmo *de Nogaret* eadem atque anno MCCC jussa misit[3]. Guillelmus, die constituta, litigantes in vico *Coiffy*[4] convocavit ; quod in concilium Luxovienses monachi Theobaldum abbatem, cum fratre Stephano, sacrista, et fratre Petro, Fontanensi priore, delegaverunt. Hugo de Sancto-Lupo contra ipse aderat, cum suo tum Othonis fratris nomine, cujus delegationem susceperat ; amboque damnati sunt ut omnia quæ ab anno MCCC usque ad novissima hostilia occupaverant, restituerent. Jussus est imprimis Otho septingentas libras monas-

---

1. D. Grappin, l. IV, 24.
2. *Ibid.*
3. Hoc mandatum est Parisiis, die 27 Sept., anno 1307. *Ibid.*
4. *Coiffy-le-Haut*, vel *Coiffy-le-Château*, *canton de Bourbonne* (*Haute-Marne*).

terii subjectis reddere, et, si quid ab utrocumque contra hanc sententiam fieret, eum mille argenteas marcas solvere oporteret, quarum pars altera regi, altera vero Luxovii ecclesiæ, numeraretur.

Philippus rursus quoque de abbatia bene meritus est; nam cum Joannes de Falcogneio, abbatis Theobaldi frater, vicinum castellum[1] a monachis Renaudo *de Mollans* infeodatum invasisset, rex Franciæ admonitus Guillelmo *de Nogaret,* a. d. V. Kal. Dec. anni MCCCVII, mandavit ut Joannem de Falcogneio de iis quæ bello pepererat, cedere cogeret, et Renaudum in feudum reponeret[2].

Itaque pro tantis erga abbatiam beneficiis abbas Theobaldus non dubitavit quin a Philippo staret illique, in contentione adversus papam Bonifacium VIII suscepta, auxiliaretur « adhærens una cum militibus et baronibus et nobilibus regni Franciæ, appellationi ad generalis concilii convocationem; promisit, si Bonifacius papa procederet, quoque quæsito colore, contra prædictum regem, occasione convocationis dicti concilii, se regem et barones et alios adhærentes pro juribus defensurum, nec se separaturum ab eisdem[3]. »

Theobaldum abbatem, vita anno MCCCVIII defunctum, Stephanus II excepit, cujus morte abbatialis dignitas per annos quinque vacavit: qua quidem temporis opportunitate usus, unus e vicinis baronibus, dominus Sancti-Lupi, terras Fontanensis prioratus populatus est; interveniente vero Philippo V, Franciæ rege, bajulus Calvi-Montis, dominum Sancti-Lupi ad rapta restituenda cogere jussus est[4].

---

1. In loco qui nunc *Brotte-lès-Luxeuil* dicitur. De hoc castello vide Suchaux, *La Haute-Saône,* I, 91.
2. D. Grappin, l. IV, 27.
3. Die 9 Julii anno 1303. Cf. de Bréquigny, *Histoire du différend entre Boniface VIII et Philippe le Bel,* pr., p. 122.
4. Hæ litteræ scriptæ sunt die 8 Novembris, anno 1319. D. Grappin, l. VI, 29.

Dum abbatiæ Odo *de Charenton*[1] præfuit, non bellatum est[2]. Monachi vero, futuris rebus et Franciæ regum defensioni parum confidentes, curaverunt ut ab incursionibus vicinorum baronum sese munimentis tuerentur; muris igitur vico *Briaucourt*[3] circumdatis, castelloque[4] *Baudoncourt* ædificato, intra muros etiam abbatiæ, novem tabulatorum turrim exstruxerunt.

Ut vero Odoni abbati nonnullæ cum papa, qui tunc Avenione habitabat, contentiones fuerunt, ita saltem conjunctissime cum Franciæ rege vixit. Constat quidem Caroli Pulchri famulos cum monachis de quibusdam certavisse, sed Philippus VI officiales suos jurare in verba abbatis coegit se nihil unquam contra abbatiam acturos[5].

Idem rex, abbate Fromundo *de Corcondray,* Odonis successore, operam præbuit ut a populationibus Jacobi *de Baudoncourt*[6] abbatia muniretur, quem profecto sibi infestissimum in litteris parlamento suo missis, a. d. XV Kal. Febr. anni MCCCXLVII, dicere non dubitavit. Jacobi exercitu fuso fugatoque, Philippus, ne bellum rursus Jacobus inferret, Luxovii triginta armatos, mercede sua, reliquit. Attamen haud dubium est quin milites isti oneri magis quam præsidio incolis fuerint, quippe qui, omni stipendio prope sublato, prædarentur. Quapropter rex bajulo Calvi-Montis mandavit ut, solutis stipendiis, eos ex urbe educeret[7].

---

1. Ab anno 1319 usque ad annum 1345.
2. Quare monachi idoneam occasionem nacti, ecclesiam valde formosam, adhucque stantem, ædificaverunt. De hac ecclesia vide de Beauséjour, *L'Église abbatiale de Luxeuil*, Besançon, 1891. — Ferunt Renaudum *de Fresne-Saint-Mamès,* qui Luxoviensis cœnobii ecclesiam ædificavit, nobilem ab Odone abbate factum fuisse. Suchaux, II, 17.
3. Exstant adhuc quædam veteris hujus munimenti vestigia. *Ibid.*, I, 90.
4. Hoc castellum, extremo XVII° sæculo jam labans, omnino dirutum erat anno 1733. Archives du Doubs, *Visites d'abbayes* (abbaye de Luxeuil).
5. D. Grappin, l. IV, 33.
6. De Jacobo *de Baudoncourt* vide Finot, *Recherches sur les incursions des Anglais et des Grandes Compagnies dans le duché et le comté de Bourgogne* (Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône, 1874, p. 112).
7. D. Grappin, l. IV, 35 et 36.

Annotandum vero est regis auctoritatem non valuisse semper apud suos etiam officiales, sæpiusque evenisse ut isti, fœdera eo minus religiose perrumperent quo impunius ne facere possent. Itaque, cum Jacobus *de Baudoncourt* arma adversus Luxovienses monachos cepisset, Calvi-Montis bajulus, nomine Godefridus *de Nancey*, qui per speciem defendendæ abbatiæ Luxovium venerat, nihil antiquius habuit quam ut portarum claves ab eo auferret, cui religiosi permisissent, et sponte sua civi cuidam crederet, quanquam iis utendi jus abbatia adhuc retinuerat. Quibus de rebus certior factus, Philippus bajulo suo æqui observantior, conatus ejus vituperavit, sed bajulus haud semel est jussus priusquam mandata regis exsecutus est. Etenim mandatis duobus missis, altero a. d. XV Kal. Febr., altero pridie Kal. Jul., Godefridus, criminis defendendi causa, frustra prætendisse dicitur, cum rex nonnullos armatos Luxovii, ad urbem defendendam, haberet, sibi visum esse claves viro a rege delegato committere : coactus est abbatis jura confiteri et polliceri se claves redditurum cum bellum conficeretur. A. d. VI Non. Octob., vehementer a rege reprehensus, in animum tandem induxit mandata exsequi[1]. Paulo post necesse rursus fuit rex sese interponeret ut Calvi-Montis bajulo contratendenti obstaret, monachique et abbas Luxovienses jus, ab ultima antiquitate repetitum, Luxovii inque Luxoviensis terræ vicis, bona nothorum accipiendi, conservarent[2].

Ergo cum, Philippo VI regnante, postque Crisiaci pugnam et adversas res in principio belli adversus Anglos, tam parum apud barones in extremis regni finibus sitos

1. « Ramenes (le tout) au premier estat sans delay, disait le roi, non obstant la reponce ou excusation dessus dicte ne aultres quelconques frivoles au contraire... Que les dicts religieux n'aient cause de recommencer sur ce plainctes par devers nous, quar il vous en deppleurait et en vostre deffaut le ferions faire par aultre a vos deppens. » D. Grappin, l. IV, 37.

2. Hoc a rege mandatum est die 6 Augusti, anno 1319. *Ibid.; Cartulaire de Luxeuil*, f° 317.

regis auctoritas valeret, quid mirum si, regnante Joanne illo Bono, post cladem apud Limonum acceptam, res deterius sese habuerint! Tum Joannes[1] de Burgundia, dominus Montis-Acuti[2] et Amansi[3], abbatiæ patronus et propugnator vere fuit. Itaque monachi, ab Henrico *de Demongeville*, hujus legato, firmissimique animi viro, atque a diligentissimo abbate Guillelmo *de Saint-Germain* defensi, incursiones Lotharingi baronis, Joannis *de Rambervillers*, repulerunt. Iste victus captusque jussus est damna omnia a se illata resarcire, nec libertatem ante recepit quam Luxoviensi territorio vim nunquam se illaturum pollicitus est[4].

---

1. Joannes de Burgundia solus e viris stirpis comitum Burgundiæ superioris hoc tempore supererat; obiit mense Maio anni 1374 et in Faverniacensi abbatia humatum est. Cf. Petit, *Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur*, p. 499.

2. Gallice *Montaigu*, hodie villa a *Colombier (conton de Vesoul)* pendens; Montis-Acuti castelli, XVI° sæculo destructi, ruinæ etiamnunc videntur.

3. Gallice *Amance, chef-lieu de canton* (*Haute-Saône*).

4. Grappin, l. V, 2.

CAPUT V

BURGUNDIÆ DUCIBUS ABBATIA PARET ; DE ATREBATENSI FŒDERE

Post mortem Philippi *de Rouvre,* ultimi ducis apud Burgundos ab Hugone Capeto orti, regna illius in multas partes divisa fuerant. Burgundiæ ducatum Franciæ rex in potestatem suam recepit ; contra provincia Artesia et comitatus Burgundiæ dominiumque Salinense proamitæ cuidam Philippi, Margaritæ, quam genuerant comitissa-regina Joanna rexque Philippus ille Longus, contigerunt.

Joannes de Burgundia Margaritam evincere conatus est ; cujus vero comitissæ causam pars major baronum suscepit. Interea rex Joannes Burgundiæ ducatum Philippo illi Audaci gratificatus est, qui nepti comitissæ Margaritæ in matrimonium ducta[1], in suam potestatem Burgundiam totam mox redacturus erat.

Jamque ab anno MCCCLXXIII, Philippus viginti milibus florenorum fundisque quibusdam ex pignore absolvendis, terras castellaque Falcogneii et Lamberti[2] sibi comparavit[3] ; qua quidem emptione effectum est ut aucto-

1. Philippus Audax Margaritam de Flandris, viduam Philippo *de Rouvre* et filiam Ludovici *de Male,* in matrimonium anno 1369 duxit, sed in Comitatum post Margaritæ et Ludovici mortem anno 1384 tantum regnavit. — Anno 1364 Luxoviensis abbas vectigalia vicorum *Amblans, Bouhans* et *Velotte* comitissæ Margaritæ concessit, ea conditione ut quotannis quindecim libras de Salinarum salinis detractas illa solveret. *Archives du Doubs,* B. 508.

2. Gallice *Château-Lambert, canton de Melisey* (*Haute-Saône*).

3. Hæc duo castella Philippo ab Henrico *de Longwy* vendita erant, qui Joannam de Falcogneio in matrimonium duxerat.

ritatem imperiumque per omnem septentrionalem comitatus Burgundiæ partem extenderet, eam dico quæ inter Luthrense territorium, « quod e ducatu Austriæ pendet », — ut in scripto quodam ejusdem ætatis legimus, — et « Luxovii et *Baudoncourt* terras in potestate Franciæ sitas », interjacet[1].

Philippus vero ille Audax nihil unquam de regum nostrorum juribus detrahere, nec abbatiam Luxoviensem Burgundiæ ducibus obnoxiam facere aggressus est; tantumque aberat ut abbatiam regno suo contineri contenderet, ut eam, tanquam locum neutrius partis omninoque liberum, eligeret[2] ad fœdus cum Austriæ duce sanciendum de modis diebusque solvendæ pecuniæ dotalis, quam Catharina, matrimonio Leopoldi III filio conjuncta, secum attulerat (a. d. VIII Id. Sept. anno MCCCLXXXVII[3]).

Officiales contra Burgundiæ ducis, regios profecto bajulos[4] imitatione consequentes, in Luxoviensi regione, tanquam si ducis esset, se gerebant : undique enim nihil, nisi jura injuste occupata, peculatus, prædationes ; conventus etiam habebant, ducum nomine omnino insciorum ; quid

1. Cf. Finot, *La Jacquerie et l'affranchissement des paysans de la terre de Faucogney*, dans *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, 1883, et à part, br. in-8° (p. 8 et 56).

2. D. Grappin, l. V, 8; Petit, *Itinéraires*, p. 189. — Philippus jam Luxovium, primum anno 1379, et iterum anno 1384 ad adventum ducis Austriæ ibi exspectandum venerat, sed ille non adiit. Vide Petit, p. 143 et 171.

3. Hoc matrimonium a legatis Burgundiæ et Austriæ ducum Romarici-Monte, anno 1377, contractum erat ; Catharina tum quinque tantum annos nata erat. Cf. de Barante, I, 152.

4. Quum Carolus VI in Franciæ regnum pervenit, regii officiales Luxoviensis terræ incolas, tanquam extraordinaria præstatione, duplicata tallia oneraverunt ; ne quæ exigeretur, rex Carolus litteris die 5 Julii anno 1384 scriptis, vetuit, et etiam die 7 Julii ejusdem anni pecuniam quotannis pro regia tuitione solutam remisit, eo quod Angli omnem terram vastavissent. Paulo post, quum Calvi-Montis bajulus Luxovii et in propinquis vicis novum tributum percipere vellet, abbas die 21 Februarii anno 1389 obstitit et asseruit Luxoviensem terram neque Franciæ neque Burgundiæ in potestate esse ; posterius idem bajulus jura abbatiæ invadere frustra tentavit. Vide *Cartulaire de Luxeuil*, fol. 333 et 337 ; *Archives de la Haute-Saône*, sup. H, 6 ; D. Berthod, *Dissert.*, p. 25 et 44 ; Dey, 5e *Mémoire*, p. 332.

quod, tallias, præstationes, mulctas cum magno ecclesiæ detrimento exigebant? Quæ quidem omnia ægre ferens Carolus VI rex, bajulis Calvi-Montis et Barri-ad-Albulam mandavit ut de immodestia Burgundiæ ducis officialium clam quærerent, et juberent ex illis sex, qui gravius meriti essent, in conventus solennes apud Senones et in Campania habendos citari, ut pœnas propter temeritatem et licentiam meritas exsolverent[1].

Sed sive regi ex memoria consilium hoc excidit, sive Burgundiæ ducis officiales a principe suo excitati sunt, rursus abbatia Luxoviensis vexari cœpta est. In anno MCCCXCVI, exacto extraordinario quodam tributo cum Joannes, Novioduni comes, Burgundiæ ducis filius, bellum adversus Infideles instrueret, Luxoviensi monasterio præstatio triginta nummorum propter terras a monachis in pluribus Comitatus vicis[2] possessas indicta est; tantumdem primum anno MCCCXCIX a monachis pro parte repetitum est, ut Joannes ab Infidelibus captus pecunia redimeretur, — anno deinde MCDI, cum Rethelii comes, alius Burgundiæ ducis filius, uxorem duxit; anno denique MCDII, eo quidem tempore cum tributum ad impensas itineris in Britanniam solvendas statueretur, pecunia viginti nummorum abbatiæ imposita est. Quibus de rebus apud Burgundiæ ducem, qui, Carolo VI mente capto, regnum Franciæ regebat, abbas Luxoviensis questus est; admonebat monachis suis et subjectis nunquam tributa imperata fuisse; addebat abbatiæ vectigalia ita propter bella multorumque mortem inde secutam deminuta fuisse ut abbas vix haberet unde vitam suam sustinere posset. Dux solutionem horum tributorum

---

1. Hæ litteræ die 31 Octobris, anno 1395, scriptæ sunt. *Cartulaire de Luxeuil*, f° 345.
2. Échenoz et Vaivre (canton de Vesoul), Mailley, Vellefaux (canton de Montbozon).

differri jussit[1], bajuloque superioris Comitatus[2] aliisque quibusdam officialibus negotium dedit ut abbatiæ privilegia inquirerent, viderentque verumne esset eam nihil ad tributa olim exacta unquam, pro sua parte, contulisse, atque exploratis omnibus, statim se certiorem facerent ut de ea re ad consilium referretur. Omnibus ergo diligenter cognitis regisque ad consilium relatis ut sententiam ferret, princeps abbatiam hujusque homines, ex repetitis tributis præter hoc quod ad redimendum Noviodunensem comitem statutum esset, liberavit[3].

Exstincto Philippo Audaci, Joannes Intrepidus, qui eum exceperat, in animum habuisse videtur uti calamitatibus Franciæ illatis Britannorum irruptione, ut abbatiam in potestatem Burgundiæ ducum redigeret.

Rex Francorum etiam tunc abbatiæ patronus jure quidem semper est, unde fit ut anno MCDX eum controversiis inter Luxovii abbatem et dominum Firmitatis-ad-Amantiam[4] exortis immiscuisse atque vicum Sœrias mancipii Luxoviensis esse edixisse acceperimus[5]. Reipsa vero Luxovienses abbates eo necessitatis adducti fuerant ut patronos potentiores sibi pararent, omniave in se reponerent. Quare apud Lotharingiæ ducem simul et apud regem abbas Guillelmus *de Bussul* de Hugonis *de Mandre* vexationibus questus est, qui ob eam causam quod quidam e famulis, magnam pecuniæ summam in Germaniam ferens, ab uno ex abbatiæ subjectis occisus spoliatusque fuerat, monasterii territo-

1. V. Litteras a Philippo superioris Comitatus bajulo scriptas die 21 Junii, anno 1402. Dux bajulum Luxoviensibus abbati et religiosis viris justitiam reddere jubebat, « tellement qu'ils n'aient cause de plus retourner plaintif par devers luy ». *Cartulaire de Luxeuil*, fº 353.

2. Gallice *bailliage d'Amont*.

3. Archives de la Côte-d'Or, B, 1062. — Vide etiam D. Plancher, *Histoire générale et particulière de Bourgogne*, III, 196.

4. Gallice *La Ferté-sur-Amance, chef-lieu de canton* (*Haute-Marne*).

5. Lettre du roi de France de l'an 1410 déclarative que le lieu de Soyères est de la juridiction de Luxeuil et fait partie dudit pariage. *Archives de la Côte-d'Or*, B, 260.

rium populatus erat [1]. Atque cum eodem fere tempore Theobaldus *de Crosey*, cujus frater interfectus fuerat prope vicum in potestate monachorum, vique et armis ultionem petiturus, impetum in terras abbatiæ fecisset, abbati tamen regis præsidium petere non visum est, sed partis alicujus propriorum bonorum jacturam facere potius habuit, dummodo omnia sua subjectis restituerentur ; Theobaldo quingentos aureos nummos dedit, omniaque ab eo improbe facta, accensas domos, homines interfectos ceteraque damna remissa, condonavit [2].

Ergo si abbas, in istis temporibus, ad Burgundiæ ducis opem non confugit, non dubium est quin causa esset quod patronum tam vicinum tamque potentem pertimesceret omniaque ab ejus officialibus metueret. Ducissa vero Margarita sane in finibus suis esse putabat cum, multis comitantibus, Luxovium a. d. V Id. Mai. anni MCDXI venit, ad ducissam Austriæ exspectandam, quæ ipsa multo equitum, equisonum, matronarum, virginumque agmine comitata, incedebat; omnes Luxovii usque a. d. XVII Kal. Jun. impensis Burgundiæ ducissæ commorati sunt [3].

Itaque cum, mortuo Guillelmo *de Bussul* (anno MCDXVI), Luxoviensis terra in turbidis rebus versaretur, ducissa Margarita, absente duce, ipsa intervenit.

Monachi, vetus abbatis eligendi jus recipere cupientes, Petrum *de Lugney*, Luxoviensem cœnobitam, elegerant ; Stephanus vero *Pierrecy de l'Isle*, Verodunensis episcopus, olim Luxovii monachus, jam abbas antipapæ Benedicti XIII bullis designatus fuerat. Quamobrem barones vicini vel huic vel illi competitori faventes bellum instruxerunt. Jamque copiæ in terras vel Luxovii, vel Jus-

---

1. Tantum anno 1423, Stephano III° *Pierrecy de l'Isle* abbate, Hugo damnum Luxoviensibus civibus, qui hac populatione indoluerant, præstare statuit. D. Grappin, l. V, 10.
2. *Ibid.*
3. Petit, *Itinéraires*, p. 593.

siaci [1], vel Falcogneii congregatæ erant. Joannes de Sancto-Lupo, Joannes de Novo-Castello, dominus Montis-Acuti, Joannes *de Vergy* junior cum armatis castellum *Baudoncourt* egregie munitum tenebant, dum Lotharingi Luxovium oppidum occupabant.

Tum ducissa Margarita Herardo *Dufour* [2], superioris Comitatus bajulo, et Joanni *Sardon*, qui prædictæ bailliviæ tanquam legatus præerat, mandato dedit denuntiandum esse baronibus ut alii ab aliis protinus discederent. Joannes *Sardon* ipse Luxovium petiit, atque convento quodam inter partes inito, finem perturbationis fecit [3]. Convenit inter hos litem ad concilium Constantiæ convocatum deferendam esse. Causa vero a congregatis episcopis neglecta, papa Martinus V haud multo post, anno MCDXVIII, Stephanum *Pierrecy de l'Isle* idcirco abbatem creavit, quia monachi in eligendo Petro *de Lugney* contra papæ auctoritatem fecisse viderentur.

Burgundiæ ergo dux, ab anno MCDXVI, patronus revera quidem abbatiæ erat, quanquam rex Galliæ vectigalia custodiæ attributa exigere pergebat [4]. Vesulini, Falcogneii et Montis-Justini officiales Burgundi inter se consentiebant ut homines abbatiæ subditos privilegiis exuerent vectigalibusque opprimerent. Postridie quam Joannes Intrepidus interfectus est (anno MCDXIX), Philippus ille Bonus, Burgundiæ dux novus, abbatia a militibus ejus defensa, per litteras Trecis datas a. d. VI Id. Apr. anni MCDXX, vetuit ne capitaneus, et præpositi et omnes quicumque Fal-

---

1. Gallice *Jussey* (*Haute-Saône*).

2. « Erard Dufour, seigneur d'Aisenville, de Colombier-la-Fosse, ancien conseiller et chambellan de Philippe le Hardi, bailli d'Amont au comté de Bourgogne. » (Petit, *Itinéraires*, p. 653.)

3. Lettre de la duchesse Marguerite donnant l'ordre à Erard Dufour, bailli d'Amont, de mettre fin aux troubles qui désolent la Comté et Luxeuil, 22 février 1416. *Archives de la Côte-d'Or*, B, 1062.

4. *Copie non signée d'un compte des revenus que le Roy avoit perçus à Luxeuil en l'année* 1416. Archives de la Côte-d'Or, B, 257.

cogneii jus redderent, quidquam agerent quod ad facultatem negotiandi inter Luxoviense territorium et Falcogneium impediendam tenderet : Luxovienses homines, aiebat enim, nimia passi forent si, quominus merces necessarias foris emerent, prohiberentur ; abbatia contra si vices redderet, fora mercatusque Falcogneii habitos languescere possent. « Quapropter, aiebat ille, horum omnium habita ratione, proque vicinitate et propinquitate supradictorum locorum, ob eam denique causam quod Luxovii territorium in Comitatu nostro concluditur, volumus jubemusque, propter hæc omnia, hominibus Luxoviensibus postea licentiam concedi emendi vendendique in nostro comitatu Burgundiæ, atque ducendi reducendique in illas supradictas Luxovii terras victus, merces ceteraque omnia ad vivendum necessaria, ex vetere consuetudine [1]. »

Attamen a ducis officialibus Luxovienses monachi nihilominus vexabantur. Nequicquam a. d. III Id. Nov. anni MCDXX in parlamento Parisiensi quidam, curiæ hujus præco, ex regiis litteris cancellario ducis imperavit ne illi monachi vectigalibus conflictarentur, atque iisdem litteris jussit abbatem monachosque jure immunes esse, ducis vero officiales puniendos si prohibita agere sibi permitterent : vectigalia nova per terras abbatiæ bis in anno MCDXXI, atque semel in anno MCDXXIII exacta sunt [2].

Religiosi igitur viri ad Burgundiæ ducem confugere, qui per epistolam pridie Id. Mart. anno MCDXXIII datam bajulo superioris Comitatus mandavit ut quam celerrime ea, de quibus monachi quererentur, recognosceret, omni-

1. *Cartulaire de Luxeuil*, f° 369. — Eodem fere tempore, Luxoviensis abbas nitebatur ut potestas sua omnibus pateret, et domino vici nunc *Ormoiche* (propre Luxovium) vocati, quodam Othelino *Brisardet*, ducis Burgundiæ arma ubicumque proponente, hæc eximi et horum in locum abbatiæ arma admoveri jussit. D. Berthod, *Dissert.*, p. 72.

2. Primum pecunia sexaginta nummorum, secundum centum et viginti, tertium centum et quadraginta imperata est. D. Grappin, l. V, 13.

busque diligentissime exploratis, quæstionis suæ summam ipsi vel cancellario mitteret in diem Id. Mai. nec ulterius, ut protinus consuleret. Haud dubium est quin Philippus pro abbatia decreverit, præsertim cum in litteris bajulo prædicto missis jura Luxoviensium monachorum minime dubia esse agnosceret adderetque eos habere complures urbes, castella, terras, baronias ita sui juris ut nullius, Deo quidem excepto, imperio obnoxia essent[1].

Simul tamen atque abbas Stephanus *Pierrecy* mortuus est[2], rursus Luxovium in turbidis rebus magis quam unquam alias versari cœptum est. Etenim Guido *Pierrecy*, abbatis defuncti nepos, quidquid nummorum in abbatia erat, spoliavit, pecuniaque omni monachis distributa, ad dignitatem abbatis provectus est. Burgundiæ duce adjuvante, Britannorum, qui Parisiis summæ rerum præerant, auxilio nixus est adversus Joannem *d'Ungelles*, abbatem a papa Martino V creatum, sed a Guidone in carcere inclusum. Summus Pontifex, Guidone communione ecclesiæ privato, Galterium *de Lavoncourt*, monasterii Sancti Joannis Reomaensis[3] abbatem, administrandæ abbatiæ Luxoviensi præfecit, donec Joannes *d'Ungelles* custodia liberaretur. Guido igitur, acceptis excommunicationis bullis, in castellum *Baudoncourt*, monachis sibi studiose faventibus comitatus, et præsidio militum Burgundorum tectus, sese receperat. Ibi tamen rogatus a quibusdam suis ut papæ obsequeretur, jussit eos a militibus trucidari : quo quidem facinore territi, Burgundi ut tantum scelus improbavisse viderentur, apprehenso Guidone et in vincula conjecto, Joannem *d'Ungelles* de carcere emiserunt.

D. Grappinus[4] negat Joannem in possessione abbatiæ

---

1. *Cartulaire de Luxeuil*, f° 371.
2. Anno 1424.
3. Hoc monasterium in vico nunc *Moutiers-Saint-Jean, canton de Montbard* (*Côte-d'Or*), vocato situm erat.
4. *Loc. cit.*

constitutum esse. Quidquid vero id est, tamen Guido *Briffaut* non diu moratus est quin abbatiali dignitate potiretur; quo quidem abbate, Luxoviense territorium a barone quodam vicino, Herardo nomine, rursus vastatum est. Iste, qui pecuniam Petro *de Lugney* creditam repetebat, cives nonnullos Luxovienses secum avectos in vinculis retinuit. Cujus rei certior factus Lotharingiæ dux, causa monachorum suscepta, atque a litigantibus arbiter factus, litem eo pacto composuit, ut Herardus, accepta a Guidone quadringentarum librarum pecunia, Luxovienses captos remitteret: fœdus illud pridie Id. Nov. anni MCDXXXIII sancitum est.

Extremum hoc fuit bellum adversus barones a monachis gestum. In eo enim jam res erat ut abbatia reipsa et jure in Burgundiæ ducum fidem reciperetur, atque, ut ita dicam, horum imperio adderetur.

Concilium nempe apud Basileenses in anno MCDXXXI habitum jam antea curaverat quonam modo tota Christianorum regna pacari possent, colloquiisque apud Atrebates[1] ante diem tertium Non. August. habitis, prope jam effectum erat ut Franciæ rex et Burgundiæ dux inter se concordissime viverent magnaque commoda huic præberentur. Concilium igitur Luxovio consulere hujusque urbis condicionem tam diu incertam constituere, non fastidivit; Franciæ rex duci Burgundiæ, Philippo, abbatiæ custodiam cum omni jure, fructibus, emolumentisque supradictæ custodiæ concessit[2].

---

1. De colloquiis apud Atrebates actis, vide de Barante, *Histoire des ducs de Bourgogne*, t. VI, p. 11 et seq.

2. « *Item* et aussi de la part du Roy sera transporté et baillé à mondit seigneur de Bourgoigne pour lui et ses hoirs, contes de Bourgoigne, à tousjours et en héritage perpetuel, la garde de l'église et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et esmolumens quelzconques appartenans à ladicte garde ; laquelle le Roy, comme conte et à cause de la conté de Champaigne, dit et maintient à lui appartenir, combien que les contes de Bourgoigne predecesseurs de mondit seigneur ayent par cy-devant pretendu et querelé au contraire, disans et maintenans icelle eglise et abbaye

Franciæ rex, a. d. IV Id. Dec. anni MCDXXXV, litteras apud Turones dedit, quibus, confirmata terrarum custodiæque abbatiæ Luxoviensis cessione, Burgundiæ comitem in possessionem horum omnium immitteret[1]. Eodem fere tempore, a duce Philippo decretum est ut vectigalia et reditus et emolumenta, quæ tanquam urbis et monasterii custos acciperet, in condendo Aurei Velleris[2] ordine consumerentur, cujus sedem locumque Divione in capella sua constituerat.

Novus vero Luxovii custos non sine magno apparatu urbem occupavit; nam Burgundiæ dux Guidonem *d'Amanges*, scutiferum, Comitatus superioris bajulum, consiliarium et cambellanum suum, Joannemque *Thomassin*, ærarii curatorem Vesulini, et Joannem *Poinsot*, quæsitorem balliviæ superioris, ad hanc rem Luxovium misit[3]. Guido *d'Amanges*, paucis primum prolocutus qua de re venisset, abbati imperavit abbatiæ tuitionem Burgundiæ duci, domino suo, tradere cum omnibus emolumentis quibus antehac Campaniæ comites ob eam custodiam fruerentur. Deinde *Pâris de Montreuil*, Falcogneii presbyter, orationem habuit in qua, explanatis primum abbatiæ originibus, quibus gradibus in dies crevisset usque ad sancitam cum Campaniæ comite societatem ordine exponebat. *Pâris* in ea præsertim fœderis clausula multus fuit, quæ vetabat ne comes ejusque successores jus suum ad alios sine monachorum consensu transferrent, quam quidem clausulam abbas et monachi, pro quibus loquebatur, violari ægre ferrent.

---

de Luxeu, qui est hors du Royaume et ès mectes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde; et, pour ce, pour bien de paix et obvier à tous debaz, sera délaissé par le Roy et demourra ladicte garde entièrement à mondit seigneur pour lui et ses successeurs, contes de Bourgoigne. » Cosneau, *Les Grands traités de la guerre de Cent ans*. Paris, 1889, 1 vol. in-8° (art. 19 du traité d'Arras, p. 136).

1. Archives de la Côte-d'Or, B, 11902.

2. Hæ litteræ datæ sunt die 15 Decembris anno 1435. De Aurei Velleris ordine, vide *de Barente*, V, 231 et seq.

3. Archives du Doubs, B, 2663.

Addebat tamen monachos non obstare ne clausula fœderis apud Atrebates sanciti, quæ ad eos pertinebat, servaretur, sed scire se velle clausulane de Luxovii custodia *primo* vere secundum Burgundiæ ducem esset, *secundo* probatane a rege christianissimo esset, *tertio* legatine Guido *d'Amanges* et *Thomassin* et *Poinsot* jure ac legitime auctoritatem occupandæ custodiæ a duce, domino suo, accepissent. Monachi denique a Philippo illo Bono petivere ut jusjurandum ipse daret se immunitates libertatesque ecclesiæ Luxoviensis defensurum, omniaque servaturum quæ ordine in fœdere anni MCCLVIII enumerata erant.

His condicionibus æquis existimatis, responsoque grato ad abbatem et Henricum *de Vellefaux* delato, qui delegationem monachorum, collegarum suorum, receperat, abbas, Henricus *de Vellefaux,* Guido *d'Amanges,* Joannes *Thomassin,* Joannesque *Poinsot* palatio abbatiali in forum [1] palatio continens descendunt. Ibi, nonnullis spectantibus, abbas ad dextram contendit atque sellam conscendens iis celsiorem quæ Burgundiæ ducis officialibus a sinistra reservatæ fuerant : « Hic ego sum, inquit, celsiore loco situs, in quo et sum et esse debeo cum propter Ecclesiam tum propter summam meam potestatem ; quare te Guidonem, ducis Burgundiæ bajulum et vicarium, hujus ecclesiæ et terræ tuitioni præpositum, et etiam te Joannem *Thomassin,* ut ærarii curatorem, et te, Joannem *Poinsot,* ut quæsitorem, omnes vos jubeo in verba mea jurare et vestram fidem meæ ecclesiæ obstringere. »

Ducis legati, statim ut jussi erant, jusjurandum dedere, nihil neque superbe dictis neque expostulatis quidem rebus ab abbate intercedentes [2].

Philippus vero quanquam jusjurandum continuo ipse

---

1. Etiam nunc *de Baille* appellatum.
2. *Cartulaire de Luxeuil,* f° 381 ; Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, f° 387.

non dedit, non minore tamen interea studio abbatiam prosecutus est quam si reipsa dedisset; quin etiam nonnulla sapienter prohibendo providit ne quæ adhuc, non repugnantibus officialibus, contra abbatiam facta fuerant, renovarentur. Bajulis igitur superioris et inferioris[1] Comitatus et Dolæ, atque ceteris bajulis, et si quis in utraque Burgundia jus redderet, mandavit prohiberent ne armatis omnibus, ipsis equisve, in oppidis pagisque ex abbatia pendentibus hospitium publice fieret, neve inde frumentum, vinum, avenæ, pabula ceterave quælibet a militibus raperentur, ut omnes abbatiæ subjecti, cunctis vexationibus remotis, tranquilla pace et frugibus labore partis fruerentur[2].

Burgundiæ tamen dux sacramentum usque in diem tertium ante Non. Jun. anni subsequentis MCDXLI distulit. Joannes Jofredus[3], Sancti-Vincentii monasterii prior, Luxoviique abhinc abbas, a monachis Bruxellas missus est, qui sacramentum Philippi acciperet; Philippus per sancta Evangelia juravit[4] se in fide ecclesiæ, abbatis, monachorum Luxoviensium permansurum, horumque jura et libertates, bona moresque eodem studio quo sua ipsius

1. Gallice *bailliage d'Aval.*

2. Hæ litteræ datæ sunt die 24 Septembris, anno 1440.

3. « Johannes II *Jouffroy,* alias *Geoffroy,* vel *Geoffredy,* idem qui postea Atrebatensis episcopus Albiensisque archiepiscopus, et plurium abbas locorum extitit, Luxovii natus, Dolæ litteras didicerat, posteaque, tam Coloniæ Agrippinæ quam Papiæ vicissim commoratus, his in urbibus operam juri civili dederat; quibus excultus studiis monachicam vestem exoptavit. Cluniacensibus cum monachis auctor Bibliothecæ Cluniacensis annumerat. Ex ipsius vero Joannis, quod Eustasius *Besancenot* exhibet, testimonio palam est eum Luxovii monachum induisse... » *Gall. christ*, XV, 159. — De Jofredo vide etiam *Biographie Michaud,* et Grappin, *Éloge historique de J. Jouffroy, cardinal d'Alby,* Besançon, 1785, in-8°.

4. « Philippus, Dei gratia Burgundiæ dux... notum facimus universis... quod nos tanquam gardianus Luxoviensis... præstemus abbati et conventui monasterii et ecclesiæ Luxoviensis, in præsentia religiosi viri domini Joannis Jofredi, decretorum doctoris decani Sancti-Vincentii sub Vergeyum, eorumdem abbatis et conventus procuratoris, ad hoc legitime constituti, juramentum per gardianum præstari solitum, tactis sacrosanctis Evangeliis... » *Cartulaire de Luxeuil,* f° 391; Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, f° 397. — Hoc jusjurandum datum est in oppido Bruxellensi tertia die Junii anno 1441.

defensurum, omnia denique diligenter servaturum quæcumque inter superiores custodes abbatiæ et Luxoviensem ecclesiam pacta essent. Jurejurando vero abbatis invicem nondum adhuc accepto, statim post fidem a duce Burgundiæ datam, Jofredus, abbatis et monachorum nomine, in principis verba juravit se clausulas omnes fœderis servaturum[1].

Reliquo tempore Burgundiæ duces, ut antea Campaniæ comites et Franciæ reges, mediam redituum abbatiæ partem habuerunt, qui quidem reditus, enumerati in ratione quadam infra prescripta[2], quod saltem ad Burgundiæ ducem redibat, ad summam quadringentarum librarum admodum perducebantur. Dux abbasque inter se eminagium, rotaticum[3], jura vendendi salis et lanienæ pistrinæque exercendæ, mensuraticum[4], jura corii pecudumque vendendarum et tabellionum instituendorum, bannum vini mulctasque et tallias ab incolis Luxoviensis terræ pensitatas dividebant. Abbas proprio jure potestatem in parvos sex viculos[5] gerebat, solusque jura manus mortuæ, furnagium et moltam per omne Luxovii territorium exigebat.

1. Hoc jusjurandum die 14 Octobris, anno 1441, datum est. *Archives de la Côte-d'Or*, B, 11904.
2. Vide infra appendicem II.
3. Rotaticum, vectigal quod pro damno competit, quod in viis publicis currus facere solent.
4. Quod pro mensura exigebatur.
5. *Esboz*, *Brest* (nunc *Esboz-Brest*), *Brotte*, *Visoncourt*, *Ormoiche* et *La Pisseure*.

CAPUT VI

SUPREMA IN LUXOVIENSI TERRITORIO POTESTAS CAROLO QUINTO ADSCRIBITUR

Non tamen ex Atrebatensi fœdere effectum est ut omnia in Luxoviensi terra tuta et tranquilla essent[1]. Greges enim armatorum, qui, dum Franci et Angli inter se bellum gerebant, pro auxiliaribus erant, composita pace, nihil postea profecturi, vivendi causa, agros populari pergebant. Necesse etiam fuit, in superiore Burgundia, nobiles delectum ad persequendos prædones istos haberent; defensores vero nihilo adversariis meliores erant. Quapropter Delphinus ille qui mox rex Franciæ Ludovicus XI erit, exercitu ex omnibus copiis istis conflato, in Helvetios profectus est, pro domo Austriaca bellaturus. Delphinus ipse, ad diem VIII Augusti, anno MCDXLIV, Andomatuno et Borbonia et Jonvilla decedens, iterque per Luthram, Montem-Beligardum, Basileam faciens, Luxovium transiit.

Paucis diebus post, pridie Kal. Sept., milites Rainaldi *d'Argenay,* vicesenescalli Andecavorum, impetum in Luxovium pagosque vicinos facientes, omnia pecora armentaque diripuere[2]. Rogati a Petro *de Verrey,* Luxovii capitaneo, quænam causa esset cur tam inique agros depopulati essent,

1. Primis in annis qui hoc fœdus secuti sunt, ab officialibus Burgundis Luxoviensis terræ incolis multum parcitum est : anno 1445 invenitur « un mandement de Jean Tarrevelet, lieutenant du bailli d'Amont, ordonnant au prévôt de Luxeuil d'exécuter une sentence contre des particuliers de sa terre, sur lesquels les sergents du duc n'avaient pas osé instrumenter, *crainte que la chose ne feust au desplaisir de l'abbé* ». Archives du Doubs, B, 508.

2. Tuetey, *Les Écorcheurs sous Charles VII,* I, 170.

respondisse dicuntur se non aliquid detrimenti afferre, sed cibum modo sibi parare voluisse. Quod tamen eos non prohibuit quin complures incolas comprehensos religatosque ad equos, tanquam prædones, secum traherent. Ubi ad pontem viculi *Corre*[1] perventum est, improbi scilicet isti cum captivis pro redemptione pretium septingentorum florenorum pacti sunt, deinde, hominibus pecudibusque remissis, tredecim tantum viros totidemque equos pro pignore retinuerunt; quinque ex illis infelicibus incolis nocte de manibus militum evaserunt, reliqui vero in vicum *Darney* ducti, in carcerem demissi sunt.

Quibus tamen rebus auditis, Guillelmus *d'Oiselay*, dominus Villæ-Novæ[2], jussu Burgundiæ ducis custos Luxovio præpositus, nihil antiquius habuit quam ut Franciæ regi litteras mitteret, quibus rogabat ut captivi sine pretio dimitterentur.

Carolus VII interdixit militibus ne quidquam ex territorio Luxoviensi raperent. Jussis vero regis ad irritum redactis, rursus litteras mitti oportuit. Tunc Franciæ rex mandata marescallo Andecavorum ejusve legato dedit ut captivi protinus cum omnibus bonis e carcerce emitterentur. Quibus lectis, Rainaldus *d'Argenay* tam gravi ira exarsit ut, epistola regis conscissa et ad terram dejecta, Luxovienses incolas morituros vel pecuniam supradictam soluturos esse vehementer juraret. Ne multa; quamvis reclamatum omnibus modis tractatumque fuisset, Burgundiæque dux vicesenescallo ipse jussa dedisset, non potuit effici ut captivi sine pretio liberarentur.

Luxovii suburbia pagique vicini plura graviora que urbe ipsa bello passi sunt. Nam isti latrones, qui in vulgari sermone *Écorcheurs* vocati sunt, aliquando verberibus ad

---

1. *Canton de Jussey* (*Haute-Saône*).
2. Gallice *La Villeneuve*, nunc *canton de Vesoul*.

necem in incolas animadvertebant, vinum et pabula vel rapiebant, vel corrumpebant, pecudes et suppellectilem secum trahebant, atque, direptis omnibus vastatisve, ignem domibus etiam injiciebant[1].

Attamen, dum monasterio nobilissimus ille vir Jofredus[2], ab anno MCDLI in annum MCDLXVIII, abbas præfuit, abbatia Luxoviensis, pacis et concordiæ beneficio, præterita damna parte aliqua explere potuit. Ubi vero Antonius[3] de Novo-Castro, Tullensis episcopus et comes, illi successit, Burgundiæ ducis officiales in libertatem abbatis et monachorum invaserunt; nam, quum comitatus Burgundiæ conventus, anno MCDLXXIV, Carolo Temerario, ut tributum, centum sex milia librarum concesserat, quamdam ejus tributi partem a monachis solutum iri asserebant. Abbas religiosique viri et omnes abbatiæ subditi non diu morati sunt quin expostularent; quin etiam contra prædictum conventum apud judices supremi tribunalis[4] Divione egerunt. Judices, concessis abbatiæ privilegiis ad cives Luxovii et ipsos manus mortuæ homines pertinentibus, aperte tamen conventui contradicere non ausi sunt, atque judicio a. d. XIII Kal. Nov. anni MCDLXXIV dicto, statuerunt Luxoviensis terræ incolas, quod quidem ad subsidium, de quo agebatur, attinebat, ducentas libras dono gratuito daturos per unumquemque sex annorum sequentium[5].

---

1. Tuetey, II, 309, 329, 343.
2. Luxoviensis LXX abbas. De illo vide supra, p. 56, n. 3.
3. Antonius, ex illustri prosapia de Novo-Castro, in Burgundia genitus, LXV Tullensis episcopus. Cf. Calmet, *Histoire de Lorraine*, II, 970. — De Antonio, quem tonsor suus veneno necare tentavit, vide J. Finot, *Un procès criminel au XV^e siècle* (Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône, 1877).
4. *La Chambre des comptes.*
5. « ... Combien que par cy-devant ils (les abbé, religieux et habitants de la ville et seigneurie) n'aient esté contribuables ne accostumés de paier aucune portion des aydes accordées à mondit seigneur (duc de Bourgogne) ne à Messeigneurs ses prédécesseurs en ses duché et conté de Bourgoigne..., toutes voyes par manière de gracieux et de liberal don..., iceux exposans seront tenus paier et rendre deux cent livres tournois... » *Cartulaire de Luxeuil*, f° 93.

Monachi vero ad Carolum ducem confugerunt, qui precibus victus, abbatiam et qui sub ejus imperio erant, tota pecunia liberavit, idcirco quia contra jura privilegiaque et immunitates abbatiæ exacta fuisset[1].

Sed paulo post Carolus, dum Nanceium obsidebat, mortem obiit (anno MCDLXXVII), unam tantum filiam Mariam nomine relinquens. Confestim Franciæ rex, Ludovicus XI, Burgundiæ ducatum et comitatum occupavit[2], ob eam causam quod non regna illa muliebri imperio subjici oporteret. Antonius de Novo-Castro, die XXVI Junii, anno MCDLXXVIII, cum Campaniæ præfecto de Luxovio in potestatem regis redigendo pactionem iis condicionibus fecit, ut præfectus polliceretur, regis nomine, se abbatem, religiosos viros, hominesque subditos ab omnibus tuiturum defensurumque; monachi vero jusjurandum darent se bona fide regi operam, omnibus, duce etiam Austriæ Maximiliano ducissaque ejus muliere, adversantibus, præbituros[3].

A rege Ludovico XI opem et præsidium abbas petivit ut pecunia a Salinarum salinis tabbatiæ quotannis debita et ex viginti annis nondum soluta exigeretur. Qua quidem efflagitatione benigne accepta, rex officialibus Salinarum mandavit ut expostulatam pecuniam sine mora solverent[4].

Post Ludovici mortem, ejus successor, Carolus VIII jussit bajulum superioris Comitatus (vel hujus legatum) cui de ea re mandata dedit, jusjurandum suo nomine jurare se abbatem defensurum[5]. In conventu baronum Vesuntione habito, imperium novi regis, cui filia defunctæ Mariæ de Burgundia desponsata fuerat, ab omnibus acceptum est. ubi Carolus Annan de Bri Atannia uxorem duxit, præ-

1. *Ibid.*, f° 94.
2. Cf. Clerc, *Conquête de la Franche-Comté par Louis XI* (Académie de Besançon, 1843, p. 124).
3. Archives de la Côte-d'Or, B, 11889. Vide infra appendicem III.
4. Hæ litteræ die 9 Augusti, anno 1480, datæ sunt. *Cartulaire de Luxeuil*, f° 405.
5. Die 1 Martii, anno 1484. *Ibid.*, f° 407.

dicti barones statim se religione jurisjurandi erga Franciam solutos putavere. Maximilianus de Austria, Mariæ conjux, post ejus mortem, ut liberorum tutor, superiorem Burgundiam subegit; captis oppidis Falcogneio, Vesulino et Amanso, jus exercuit Luxovii, cujus defendendi curam merito recepisse contendebat. Rex autem Franciæ, apud quem Antonius de Novo-Castro questus erat, edixit ut omnia quæcumque a Burgundiæ duce, ejusque cancellario, aliisve e suis per Luxovii territorium judicarentur, irrita forent, jussitque eum restituere quidquid ex abbatiæ subjectis vel prædæ fecisset, vel tributi exegisset. Princeps igitur de Arausione, regis Franciæ in comitatu Burgundiæ legatus, cui præceptum erat ut Maximiliano mandata Caroli VIII nuntiaret, interdixit simul omnibus, ducibus, conductoribus, manipulisve armatorum vel ceteris quicumque sub regis imperio erant, ne se nec equos suos in finibus Luxovii collocarent, neve inde pecudes victusve ad vivendum raperent[1].

Carolus vero, qui jam animo Italiam imperio suo subjicere meditabatur, ne quid detrimenti caperet Comitatus dum abesset, eum possidendum Maximiliano ultro cessit; unde simul effectum est ut Luxovii tutela ad Austriæ domum translata sit (fœdere Augustomagi, die XXIII Maii, anno MCDXIII sancito).

Mortuo[2] tamen Antonio de Novo-Castro, Maximilianus imperator abbatem a se electum habere gestiens, Joannem *de la Palud de Varambon*[3], protonotarium apostolicum, eligi

1. D. Grappin, l. V, 34.
2. Anno 1494.
3. «... Cognoissant que pour le bien, repos et seureté de notre pays et comté de Bourgogne, ès limites duquel ladite abbaye est assise, et aussi pour la garde, tuicion et deffense des deux fortes places appartenans à icelle situées sur les frontières et advenues de notre pays, il est très nécessaire de pourvoir ladite abbaye de personne aiant puissance et parens en nostre dit pais, nous escripvons à nostre S Père en faveur et recommandation de nostre aimé et féal cousin Me Jehan de la Palud... » *Cartulaire de Luxeuil*, f° 419.

jussit, dum papa Alexander VI cardinalem *Grolay* designabat. Quinetiam Maximiliani filius, Philippus ille Pulcher, qui Burgundiæ comitatui præerat, Bruxellis, die III Novembris, anno MCDXCV, litteras Luxoviensibus civibus ipsis misit, eos ad electionem Joannis *de la Palud* defendendam exhortans impellensque ut cardinali, abbatiæ possessionem ineunti, obniterentur[1]. Religiosi viri præceptis Philippi parere non recusavere, atque papa, veritus scilicet ne excommunicationis bullis ulla animorum commutatio fieret, se monachorum voluntati obsequi simulans, Joannem *de la Palud* abbatialem dignitatem inire passus est.

Ex quo perspici potest Maximiliano imperatori in animo fuisse se erga Luxoviensem abbatiam non ut protectorem et custodem, sed ut dominum, gerere. Nec longum enim tempus abbati ad summam potestatem servandam relinquebatur : jamque in anno MDIII Dolensis senatus procurator summus, Luxoviensi abbate in judicium citato, ejus quædam temporalia jura negabat et imperiose postulabat ut, præter vectigalia abbatiæ defensori concessa, nonnulla tributa regalia a monachis exacta imperator ipse persolveret. Quod quidem injuste factum esse manifeste intelligi potest ex chartis, quas supra memoravimus, quibusque ab omni hujus generis exactione abbatiam defendendam esse statuebatur. Abbas vero causam apud Dolensem senatum dicere non recusavit, nedum rem controversam ad viros rerum tractandarum peritos, ut in ejusmodi rebus fieri solet, deferret ; qua quidem re abbatiam revera non sui juris omnino esse profitebatur.

Attamen Maximilianus gubernandi Burgundiæ comitatus curam filiæ suæ Margaritæ impertiverat, a qua tempore quo bellum inter Franciscum I et Carolum V coortum

1. D. Guillo, p. 349 ; Dey, 1er *Mémoire*, p. 20.

est, omnia tam caute provisa sunt ut Comitatus fines ab hostium incursionibus atque strage tuti essent. Quinetiam archiducissa Margarita, deprecantibus Helvetiis, pactionem cum Francisco fecit, qua statuebatur ut Comitatus per tres annos inter Burgundiæ ducatum ceterasque Franciæ provincias medius esset. Quod quidem fœdus, Sancti-Joannis Laudunensis[1] anno MDXXII sancitum, non semel usque in annum MDCXI redintegratum est; archiducissa abbatem Joannem *de la Palud* legatum delegerat, qui, ut se nullius imperio obnoxium esse manifeste ostenderet, precatus est ut fœderi includeretur: non Comitatus incolas solum medios in posterum futuros, sed etiam Vesuntionem urbem, illiusque cives et incolas, abbatemque Luxovii et monasterium et omnes in Luxoviensi terra habitantes[2].

Carolus imperator, defuncta ejus avita Margarita[3], Comitatus administrationem suscepit, et egregiam in se voluntatem apud Franciscum, nepotem et successorem Joannis *de la Palud*[4], nactus, finem litis ab anno MDIII inceptæ fecit. Luxoviensis enim abbas, pacto XXIX Octobris MDXXXIV conscripto, de sua suprema in Luxoviensi territorio potestate, subsequentibus iis condicionibus, ipse destitit[5]:

I° Ut scilicet in posterum nihil omnino de tributis, emendis, censibus, aquis, nemoribus, ceterisque quibuslibet proventibus, quorum jus, ratione associationis,

---

1. Gallice *Saint-Jean-de-Losne* (*Côte-d'Or*).
2. «... *Item* seront en cette neutralité comprins la cité de Besançon, citoyens et habitans d'icelle, l'abbé, couvent et habitans de Luxeul et subjectz de la seigneurie dudit Luxeul enclavée audit conté... » *Lettres-patentes de Marguerite, archiduchesse d'Autriche, concernant la neutralité absolue en* 1522 *entre les duché et comté de Bourgogne* (Recueil des chartes et autres documents pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, p. 20-27).
3. Die 1 Decembris, anno 1530.
4. Joannes *de la Palud* obiit die 20 Novembris, anno 1533.
5. Carolus V et Luxoviensis abbas cancellarium *Perrenot de Granvelle* et *Marc de Rye*, dominum de Dicey, Dolæ bajulum, arbitros statuerant. Cf. Dunod, *Histoire de l'église de Besançon*, II, 126.

sibi rex sive Burgundiæ comes asserebat, imperator perciperet;

II° Quod omnis et integra justitia, communiter alta, media et infima nuncupata, penes abbatem ejusque successores remanebit, ad quam exercendam instituere poterit pro suo libito baillivum, advocatum, procuratorem præpositum, aliosque prout ei visum fuerit officiarios;

III° Quod baillivus ab abbate institutus potestatem habebit omnes abbatiæ Luxoviensis subditos judicandi, tam in causis ordinariis quam capitalibus, eodem omnino modo ac sub iisdem legibus quibus ceteri comitatus Burgundiæ baillivi, — superioris scilicet, inferioris, Dolensis, — consuetudines in præfatum Burgundiæ comitatum introductas atque introducendas observans;

IV° Poterit item abbas Luxoviensis instituere tabellionatum, ut in eo omnes pactiones authentice transigi valeant ac debeant;

V° Remanebit penes Majestatem Suam ac successores ejus comites Burgundiæ supremum totius toparchiæ Luxoviensis dominium, quæ in posterum unita censebitur Burgundiæ comitatui, et iisdem quæ ibi servantur legibus subjecta, iisdemque privilegiis gaudens ac immunitatibus;

VI° Tenebitur rex ejusque successores comites Burgundiæ abbatem, religiosos, conventum, urbem, totamque Luxoviensem terram in omnibus et adversus omnes non secus ac alios sui comitatus Burgundiæ subditos tueri ac defendere;

VII° Quod vero agitur de legibus ac statutis comitatus Burgundiæ excipitur, servitus subditorum Luxoviensium caducaria, vulgo manus mortua nuncupata, quæ in eodem statu quo antiquitus consueta est perseverabit;

VIII° Solvet quotannis regi aut comiti Burgundiæ abbas Luxoviensis quingentos monetæ Burgundiæ francos ratione scilicet guardiæ cœnobii Luxoviensis[1].

Carolus imperator hoc pactum die IV sequentis mensis ipse approbavit[2], et duobus baronibus, — quorum alter *de la Baume,* dominus Sancti-Saturnini[3], marescallus erat Burgundiæ, equesque Aurei Velleris et cambellanus imperatoris, alter vero Hugo *Marmier,* præses erat Dolensis senatus, — mandavit ut possessiones Luxoviensis terræ occuparent. Ambo quodam die sub horam quintam matutini in forum Luxovii convenerunt, ibique imperatoris litteræ fœdusque prædictum, spectantibus scabinis et majoribus et incolis urbis vicorumque vicinorum[4], recitata sunt; dein legati jusserunt circumstantes imperatorem dominum agnoscere illiusque in obsequium jurare. Rogitantibus tamen pluribus nonnihil temporis, ut ceteros cives de iis certiores facerent, quæ audissent, usque ad vesperum res dilata fuit. Tum omnibus rursus in eumdem locum atque mane congregatis, iterum fœdus illud, postulantibus civibus incolisque, recitatum est; quidam juris civilis scientiæ peritissimus, *Quentin Leveau,* — qui postea jurisprudentiæ magister fuit, et advocatus generalis consiliariusque deinceps Burgundorum senatus, — illorum loco et nomine respondit se omnesque cives Luxovii maxima felicitate frui existimaturos, si in posterum sibi tam magno principi parere liceret, paratosque esse ad fidem jurandam dummodo dominus prior eos data olim fide liberaret. Quod

1. Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, fol 404 et seq.; Archives de la Haute-Saône, Sup., H, 6. — Hoc fœdus integrum in sermone gallico olim editum est in *Recueil des chartes et autres documents pour servir à l'histoire de la Franche-Comté,* p. 52-61.

2 Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, f° 414; *Recueil des chartes...,* p. 62.

3. Gallice *Saint-Sorlin, canton de Mâcon* (*Saône-et-Loire*).

4. Antea monachi aLuxovienses fœdus ipsi approbaverant. Bibliothèque nationale, *loc. cit.,* fol. 416 et seq.

quidem protinus abbas tribuit, se supremo Luxoviensis toparchiæ dominio renuntiare declarans, addens vero se Luxoviensis terræ incolas et subditos minime censibus ceterisque servitiis liberare, quæ sibi, ut domino, debita superessent.

Deinde legati recipiendis sacramentis operam dederunt. Primum abbas juravit se bonum et fidelem imperatoris ejusque successorum Burgundiæ comitum subjectum futurum ; dein scabini et cives Luxovienses, majores et incolæ vicorum iisdem verbis domini sui sacramentum reddiderunt. Quo quidem facto, et abbatis voluntate, scabini supradicti legatis imperialibus portarum claves detulerunt ; quas igitur a marescallo acceptas datasque extemplo abbati, abbas statim scabinis reddidit copiamque illis utendi secundum immunitates et chartas privilegiaque fecit.

Procurator summus Burgundiæ senatus, *Martin Benoît*, abbas, scabini, ceterique abbatiæ subditi a baronibus delegatis petierunt ut sacramentum ab iis datum esse publice testificarentur. Complures nobilissimi viri solenni huic spectaculo intererant, inter quos satis sit tantum numerare Joannem *d'Anglare*, dominum Sancti-Lupi, *Oudot Martin*, legatum summum bailliviæ superioris Comitatus, Joannem *Poinsot*, procuratorem summum ejusdem bailliviæ, Hugonem *de Falletans*, dominum Genebrarii [1], *Guyot de Melisey*, capitaneum Montis-Justini [2].

Hæc fuit ratio qua Burgundiæ comites summo in Luxovium imperio potiti sunt. Quanquam imperium illud vanum irritumque semper fuerat, injuste tamen faciunt, ut opinor, qui abbati Francisco *de la Palud* objiciunt quod illud transmiserit, eumque animi infirmi in defendendo jure, vel nimii turpisque erga imperatorem propter ac-

1. Gallice *Genevrey, canton de Saulx* (*Haute-Saône*).
2. D. Grappin, l. VI, 8.

ceptam abbatiam obsequii arguunt. Etenim in posterum Luxoviense territorium, in eo quod ad justitiam spectat, Luxovii quidem abbati, ut antea, obnoxium permanere, et abbas, tanquam dominus, omnibus commodis privilegiisque sive Luxovii, sive in pagis suæ jurisdictionis frui debebat; denique parvum vectigal solvendo, — non majus illo quod tuitionis ratione solvebat[1], — sibi potentissimum principem comparabat, eo præsertim tempore cum jam auctoritas abbatis a sujeis ipsis subctis acriter labefactari cœpisset.

---

1. Annis 1497, 1499 et 1516, vicissim summæ 437 librarum, 555 et 531, pro Burgundiæ comite in terra Luxoviensi perceptæ sunt. *Archives du Doubs*, B, 1555, 1556, 1558.

CAPUT VII

DE LITIBUS INTER LUXOVIENSES CIVES ET ABBATES

Dum Luxoviensis monasterii abbates summo studio sua jura contra Burgundiæ duces vel comites defendebant, Luxovienses cives multis modis tentabant monachorum jugum excutere et privilegia sua augere. Anno MCDLXXXV, ab Antonio abbate impetraverunt ut his tantum peregrinis urbem incolentibus, qui eos per tres cives adirent, jus civitatis concederetur[1]. Paucis annis post, ad augendos urbis reditus, permittebatur ut vectigal quoddam, *langal*[2] nomine, omnibus vinariis imponerent; et jam fruebantur jure mulctam trium assium exigendi si quis adversus præscripta de balneis et custodiis et vigiliis committeret[3].

Extremo xv° sæculo, Luxoviensi urbi quatuor scabini, *coquatre* vulgari sermone vocati, et tredecim virorum concilium præerant[4]. Quod ad quatuor scabinos pertinet, postquam munere suo duobus annis perfuncti erant, duo aliis, mense Decembri, quotannis locum dabant; tredecim contra virorum concilium, annua vice, mutabatur. Hi magistratus, cunctis civibus suffragium ineuntibus, maxima parte sententiarum eligebantur[5].

1. Archives de Luxeuil, BB, 17.
2. Vel *langual.*
3. Archives de Luxeuil, AA, 1.
4. Extremo xv° sæculo, decanatus, de quo supra locuti sumus (p. 34), exstabat, sed magis antiquitatis memoriæ causa quam utilitatis : Luxovii, ut in ceteris Comitatus oppidis, decanus mediatoris vicem inter cives dominosque gessisse videtur. Cf. Dey, *Etude sur la condition des personnes, des biens et des communes au comté de Bourgogne,* Paris, 1870-1872, 1 vol. in-8°, p. 216.
5. Dey, 1er *Mémoire,* p. 18.

Quatuor autem scabini in urbe et suburbiis non in civilibus modo sed in capitis etiam actionibus jus altum, medium, infimum exercebant[1]; quod quidem jus illis abbates infitiabantur objiciebantque quod gubernatores urbis vocarentur, et cives omnes in unum de rebus communalibus tractandis, abbatiæ officialibus non consultis et etiam invitis, cogerent.

Quapropter in anno MDXVI Gerardus *Marchand*, abbatiæ procurator summus, et Theobaldus *Poinsot*, curator generalis pro Margarita de Austria abbatiæ custode, maximi momenti esse duxerunt vitiosis consuetudinibus finem imponere. Omnium consensu quatuor arbitri electi sunt: Antonius de Salinis, consiliarius apud Dolensem senatum Luxoviique baillivus, Hugo *Marmier*[2], magister ordinarius postulationum, bailliviæ superioris Comitatus legatus summus, *Léonard Mongenet,* prædictæ bailliviæ advocatus, et Guillelmus *Basin,* vir juris scientiæ peritissimus. Arbitri vero, adhibitis tamen utrinque libris et commentariis, nescio quomodo, rem injudicatam reliquerunt: sententiam scilicet distulerant donec lis inter abbatem imperatorisque officiales componeretur.

Defuncto vero Francisco *de la Palud,* Franciscus II *Bonvalot*[3], ejus successor, non passus est urbis magistratus sese quæstionibus judiciisve causarum, quæ coercitionem

---

1. Testis est sententia qua, anno 1529, quædam mulier, *Dèle La Mausenée,* a Luxoviensibus quatuorviris et civibus damnata est, tanquam divina hæreticaque, ut viva in pontem Sancti-Salvatoris combureretur. (*Archives de Luxeuil,* FF, 8. Cf. Dey, *Histoire de la sorcellerie au comté de Bourgogne,* p. 119.) — In arcarii codicibus, anno 1516, hæc etiam inveniuntur: « Frais d'exécution de Simonette, veuve de Perrin, de Quers, condamnée à être décapitée par les *échevins et gouverneurs* de Luxeuil, et sa tête être mise sur un pivot de bois sur le grand chemin, près de l'église de Saint-Sauveur... 60 sols. » *Archives du Doubs,* B. 1558.

2. Anno 1514 præses senatus Dolensis nominatus est.

3. De illustrissimo illo viro, S. Vincentii jam abbate, et Bisuntino archiepiscopo electo, vide Weiss, *Papiers d'État du cardinal de Granvelle* (collection des documents inédits de l'histoire de France, 1841, t. I, p. VI et seq.).

corporis trahebant, immiscere. Ceterum civibus non ignoscebat quod tam alte spirarent nec quod abbatiam occupaturus tam indigna ab iis passus esset; atque jusjurandum a se expostulatum recordabatur[1].

Cives contra ad defendenda acriter jura sua parati, postulatione ad imperatorem, die XII Martii, anno MDXLIII allata, apud Dolensem senatum publice questi sunt petiveruntque ut jus antiquissimum judicii exercendi servarent. Statutum est ut de eo quæreretur.

Quæstio diebus XII, XIII et XV Julii habita est[2]; judices pro urbe decreverunt, atque ex senatus decreto, die XXVII ejusdem mensis facto, justitiæ exercitium retinuerunt. Restabat tamen ut causa in petitorio dijudicaretur; quamobrem cives, quibus contra partem adversariam ma-

1. « Aujourd'huy, 14e jour du mois de mars, environ 9 heures du matin, l'an 1542... devant la porte de la ville de Luxeul que l'on appelle la porte du Chasne..., est arrivé illec en personne Révérend père en Dieu, messire François Bonvalot; a illec trouvez la dicte porte fermée et devant icelle grand nombre et multitude de gens entre lesquels estoient honorables hommes Nicolas Massin, Jacob Bon, Guillaume Hutenel, Jehan Bolengier, eulx disans les quatre et gouverneurs dudit Luxeul et plusieurs autres..., auxquels... ledict révérend seigneur a dict et déclairé qu'il estoit canoniquement pourveu par le sainct siège apostolique de l'abbaie et monastère Saint-Pierre de Luxeul..., alleguant estre illec venu, en intencion et en vertu de cesdites bulles et provision, apprehender la réelle possession desdites abbaïe, ville, terre et seigneurie dudit Luxeul... Auquel monseïgneur messire François Bonvalot a esté répondu par noble homme messire Thomas Lenet de Vesoul, docteur ès droits, advocat et conseil pour le corps de la dicte ville de Luxeul, après plusieurs entrepropos, que lesdits habitans dudit Luxeul estoient tres joeux de sa provision et bulles apostoliques, et pour la réception duquel il s'estoient preparez et mis en debvoir à délibérez propos d'estre et demeurer ses humbles et loyaulx francz bourgeois..., requerant audit seigneur abbé de Sainct-Vincent vouloir prester solennel seirement de garder et entretenir a sa possibilité leurs droictures et auctoritez susdictes... Et ce dict, ledict révérend abbé a juré sur ung missel ouvert a usaige pour dire et celeber les messes et divins services, de garder, entretenir et observer à sa possibilité lesdictes franchises... pourveu que reciproquement lesdicts bourgeois et habitans aient à prester seirement estre audict seigneur... bons et loyaulx bourgeois... » (*Entrée solennelle à Luxeuil de l'abbé Bonvalot*. Archives de Luxeuil, AA, 1 et BB, 1.)

2. « Enquête faite par Me Jehan Bonvalot, commissaire député par la cour du Parlement touchant le droit qu'avaient les sieurs coquatre et bourgeois de Luxeuil d'assister à l'instruction des procés criminels et de les juger à l'exclusion des officiers, de l'abbé et du gardien. » (*Archives de Luxeuil*, FF, 12.)

gnopere vigentem faciendum erat, rem ad Carolum V ipsum detulerunt, tanquam si omnia quæ causæ eorum apud senatum adversabantur, ad imperatorem usque pervenire non possent. Cujus litis judicandæ curam Carolus auctoritate sua[1] tribus legatis commisit, quorum nomina ubi primum audiere, cives suis rebus omnino diffisi sunt[2].

Quare præsentibus Nicolao *Perrenot,* equite, domino Grandis-Vallis[3], Guidone *du Mouchet,* scutifero, domino Castri-Villani[4] et Salinarum salinis præposito, Jacobo *Perrot,* in juris scientia doctore, Vesuntionensis ecclesiæ canonico, Jacobo *Sachet,* presbytero, Nicolao *Courcier,* priore, Joanne *de Mesmay,* tabellione, et Joanne *Roy,* Vesuntionensi cive, transactionem Luxovienses cives pacti sunt præcipuis iis condicionibus quæ sequuntur :

I° Quod justitiæ exercitium Reverendum abbatem ejusque officiarios sine ulla restrictione spectabit, nec ullus alius ei se poterit admiscere ; quod etiam de omni juris dictione censendum est ;

II° Nullo modo usurpabunt nomen gubernatoris scabini Luxovienses, sed illud satis esse debet nomen *coquatuor* quod illis vulgo attribuitur ;

III° Quoties incolæ Luxoviensis oppidi convenire ad publicas res tractandas voluerint, decanum Reverendi abbatis deprecabuntur ut tales conventiones indicet, quibus adesse poterit si ei taliter visum fuerit ;

IV° Poterunt quidem incolæ præfati, pro tempore subsidia et impositiones suis concivibus imponere ; ad quorum æquationem deputati in manu Reverendi abbatis aut ejus

1. Die 24 Novembris anno 1543.
2. Dey, 3e *Mémoire,* p. 58 et 59.
3. Gallice *Grandvelle, canton de Scey-sur-Saône* (*Haute-Saône*).
4. Gallice *Château-Villain, chef-lieu de canton, arrondissement de Chaumont.*

præpositi, aliusve delegati dicere sacramentum tenebuntur se rem ex æquo et bono tractaturos. Quinimo ipse Reverendus abbas aut præfati ex potestate sua, si eis libuerit, huic æquationi præsentes esse poterunt ;

V° Omnes in posterum pactiones sive contractus coram ad id a Reverendo abbate, deputato aut deputatis, et non alias transigentur ;

VI° Nullo modo jus civitatis concedere poterunt *coquatuor* Luxovienses ; si is qui tale privilegium exposcit, domum aliquam in urbe possideat aut matrimonio conjunctus sit cum filia alicujus incolæ Luxoviensis, atque insuper a *coquatuor* abbati præsentatus, ab eo admissus fuerit, reservata in omnibus manu mortua ;

VII° Relinquitur præfatis *coquatuor* disciplina oppidi politica, quoad scilicet conservationem spectat pontium, pavimentorum, urbis murorum ac fossarum, necnon fontium, et quod quidem ad civilem urbis disciplinam spectabit, ea tamen condicione quod aliter disponere poterit Reverendus abbas si melius judicaverit ;

VIII° Munus suum exercere non poterunt præfati consules sive *coquatuor* quin prius sacramentum solitum in manus abbatis dixerint de observandis auctoritatibus præfati abbatis, ac juribus suis civitatis. Quo pacto tenebitur quidem eos abbas admittere, modo causa aliqua rationabilis non obsistat ;

IX° Eximuntur e vigilia sive speculatione, ac portarum urbis custodia omnes baillivatus Luxoviensis officiarii, baillivus, scilicet locum tenens, advocatus, procurator, decanus, distributores præbendarum monachorum, cunctique servi, domestici Reverendi abbatis ;

X° Præfati incolæ balneatorem instituent qui curam gerat de thermis Luxoviensibus, qui balneator sive ther-

marum magister sacramentum in manus Reverendi abbatis aut ab illo delegati dicet; remanente penes abbatem potestate præfatis thermis prout libuerit utendi, usumque earum quibus ei placuerit concedendi ;

XI° Nundinæ sive libationes ex usu antiquo habebuntur sub auctoritate Reverendi abbatis ;

XII° Quod ad claves januarum urbis antiqua servabitur consuetudo : poterit tamen Reverendus abbas, metus causa, unius januarum claves apud se retinere, ut exeundi intrandique potestas ei sit libera ; quo cessante metu, præfatas claves restituet ;

XIII° Omnis venatio cunctis incolis Luxoviensibus penes eorum territorium libera erit sine quartæ partis solutione, non tamen in silvis ad abbatiam specialiter pertinentibus ;

XIV° Et quia multum satagit præfatus Reverendus abbas quod abbatia circum quaque clausa remaneat, ut non sit occasio monachis vagandi foras, omnino transitum prohibet vigilibus seu excubitoribus per abbatiæ circuitum, mandans aliquem fieri exitum, seu viam, qua ex muris in urbem atque ex urbe in muros liber sit transitus absque eo quod necesse fuerit in circuitum monasterii venire, monachisque exitus ansa præbeatur [1].

Qua quidem transactione, ut patet, abbatiæ, ab anno MDXXXIV, vano dominationis jure exutæ, jurum regalium summa relinquebatur.

Abbas Franciscus *Bonvalot,* qui retinendis immunitatibus non minus religiosis quam civilibus studebat, Vesuntionensi episcopo interdixit ne in ecclesia Sancti-Martini,

1. *Histoire manuscrite de Luxeuil par dom Placide Devilliers* (fragment conservé aux Archives de la Haute-Saône, Supp. H, 1); Bibliothèque nationale, *collection Moreau,* 869, fol. 425 et seq.

quæ tum incolis Luxovii pro parochia erat, sacramenta exerceret[1].

Ceterum illi Carolus Quintus omnino confidebat; nihil igitur magni momenti in provincia agebatur quin in partem illius rei abbas veniret[2]. Præfecto enim, ornatissimo viro *de Vergy,* mandatum erat ut de omnibus rebus abbatem consuleret, ejusque sententiam magni faceret. Ergo abbas hæc privilegia retinens, minime ad cedendum paratus erat. Quinimo, anno MDLII, recusavit ne ipsi domino *de Vergy* jus Luxoviensibus civibus imperandi ad oppidum Gradicum[3] muniendum concederet; instante vero domino *de Vergy,* abbas non exoratus est, sed ne studio suo in imperatorem et provinciam defuisse videretur, mille scuta et ducentas marcas aureæ supellectilis obtulit. Igitur non a præfecto perseveratus est, atque, quinque annis post, cum urbes et oppida in finibus comitatus Burgundiæ sita reficere a Carolo V jussus est, Luxoviensem bailliviam magnis impensis onerare dubitans, non ei mandavit ut Luxovii munimenta repararet[4].

Antonius II *Perrenot de Granvelle,* archiepiscopus Mechlinensis et Bisuntinus, Francisci *Bonvalot* nepos, raro Luxovium venit; quoadque abbatiæ præfuit, Luxovii territo-

1. Luxovienses cives Sancti-Salvatoris ecclesiam ex æterno tempore pro parochia habebant; ineunte XIII° sæculo, quum illi presbyterum suum, abbate obsistente, non amplius eligere possent, hoc jus archiepiscopo Bisuntino, Theodorico præbuerunt; cujus e successoribus quidam, Gerardus, collationem canonicis archiepiscopalis ecclesiæ Sancti-Joannis, anno 1313, transmisit, ne archiepiscopus ullus, Luxoviensi abbati favens, vel etiam Luxoviensis ipse abbas, ipsi abbatiæ prædictum jus concedere posset. Abbatia autem fideles in ecclesia Sancto-Martino recipere, et sacramenta pleraque administrare, invito Sancti-Salvatoris presbytero, non dubitavit. Cf. Dey, 2e *Mémoire*, p. 38-42.

2. Cf. Weiss, *Papiers d'État du cardinal de Granvelle*, t. I, p. VIII.

3. Gallice *Gray.* — Hæc scribebat abbas *Bonvalot,* die 29 Decembris 1551 : « Le bailliage de Luxeu n'a rien de commun avec celui d'Amont. Le traité de la souveraineté lui a donné le même rang qu'à ceux d'Amont, d'Aval et de Dôle, et comme la fortification de Gray touche uniquement le bailliage d'Amont, serait-il raisonnable d'y faire contribuer ceux de Luxeu? Ils ne demanderont du secours de personne quand il plaira à S. M. de leur donner semblables ordres pour leur bailliage. » D. Grappin, l. VI, 22.

4. *Ibid.*

rium multa indignaque passum est, cum transirent Germani auxilio Francis, Calvini sectatoribus, missi, aut Helvetii ad Batavos militandi causa tenderent, aut denique ipsi Franci Comitatum depopularentur[1]. Necesse etiam fuit cives magnum æs alienum facere, quod solvendum in singulos distribuerunt, ne exceptis quidem abbatiæ hominibus. Istis vero recusantibus, lis orta est, mox transactione composita: cives oportuit agnoscerent abbatiæ homines ecclesiæque Sancti-Martini capellanos immunes esse custodia urbis et portarum vigiliisque et omnibus belli tributis[2].

Antea jam cives cardinalisque jurgio contenderant. Etenim die XIII Octobris, anno MDLXXIV, a civibus constitutum erat ut *coquatuor* et tredecim electi viri prima die dominica mensis uniuscujusque, hora matutina V, convenirent ad publicas res disciplinamque oppidi sui tractandas; si quis horum abesset, viginti assibus ad compendium urbis damnaretur; quisquis pariter civium decretis istius conventus parere recusaret, eadem pecunia mulctaretur.

De iis rebus cardinalis *de Granvelle* apud senatum questus est, actaque causa, res in concordiam venit. Cives professi sunt quidquid die III Octobris MDLXXIV constitutum erat, irritum vanumque fore; abbas contra declaravit se, omnibus bene exploratis, operam daturum esse in posterum, quantum poterit, disciplinæ urbis Luxovii observandæ; quare omnia quæ *coquatuor* et tredecim electi viri jure ac legitime congregati instituerent, a civibus et Luxoviensibus incolis servanda esse, proposita quidem quinquaginta assium mulcta, seu minore, ut res postularet;

---

1. Cf. Grappin, *Mémoires historiques sur les guerres du* XVI^e^ *siècle*, p. 95 et seq.

2. Hæc transactio die 21 Maii 1585 composita est et ab abbate die 10 Oct. ejusdem anni approbata. *Archives de Luxeuil*, FF, 51. — Posterius, Dolensis senatus æstimavit abbatis officiales vigilias die et noctu acturos esse, « en temps d'éminent péril tant seulement, lorsqu'il sera déclairé par le gouverneur de ce pays et ladite cour ». *Ibid.*, FF, 46.

eadem pecunia esse damnandum eum quicumque ex *coquatuor* et tredecim electis viris, jure convocatis in concilium, non conveniret. Statutum denique est pecunias omnes illas ad abbatem pro duodecima tantum parte redituras, ut ea re auctoritas ejus et dominatio significaretur; abbas vero annuit reliquum pecuniarum illarum in muris, pontibus, fontanisque reficiendis consumptum iri[1].

Ergo abbatiæ jura, cardinale *de Granvelle* abbate, integra inviolataque permanserunt. Ludovicus de Madrucio, cardinalis et Tridentinus archiepiscopus, qui eum excepit, nunquam Luxovium venit; nihilominus tamen consiliis Bisuntinorum Jesuitarum adversatus est, qui consecuti erant ut collegio suo pecunia mille librarum quotannis a Luxoviensibus monachis solveretur.

Andreas II[2], Austriacus cardinalis, episcopus Constantiensis, Madrucii successor, post aliquot menses, ne visitata quidem abbatia sua, mortem obiit; quo defuncto, monachi conati sunt jus eligendi abbatis recuperare, et Leopoldum Austriacum abbatem petivere, in eam spem adducti fore ut imperatorem consiliis suis infestum non haberent. Senatus autem Dolensis postulationem illam irritam fore judicavit ob eam causam quod archiduces Albertus et Isabella indultum possiderent, ex quo Antonium *de la Baume*, die IX Junii MDCI, abbatem creaverunt[3].

Monachi vero, quibus proximos abbates ne videre quidem contigerat, adventu novi abbatis lætati sunt, quod quidem gaudium haud diutinum fuit; nam die XIII Novembris anni MDCV, duo Calvini sectatores nimio studio

1. Archives de Luxeuil, FF, 51.
2. Archiducum Alberti et Isabellæ litteras ea sub condicione obtinuerat, ut mille libras annuatim Jesuitarum Bisuntinorum collegio numeraret. *Gallia christiana*, XV, 160.
3. Antonius *de la Baume* in abbatiæ possessionem iit mense Sept. anni 1605. Cf. Dunod, *Histoire de l'Église, ville et diocèse de Besançon*, I, 127.

adducti. comites scilicet *d'Amboise* et *de Beaujeu*, castellum *Baudoncourt* invaserunt, in quo tunc abbas versabatur, deinde, vastato castello, abbatem Antonium captum in vicum *Dammartin*[1] conduxerunt; ibique abbas, quem in Batavos sese abducturos pronuntiabant, quinque milia nummorum[2] sui redimendi causa polliceri coactus est. Necesse fuit religiosi viri omnem ecclesiæ argenteam supellectilem, ad mediam tantum partem pecuniæ illius constituendam, pignori obligarent. Reliquum ab incolis Luxoviensis terræ, sponsore Stephano Martino, abbatiæ priore, adhibitum est[3].

Dum abbatiæ præfuit Franciscus *de la Baume*, nepos successorque Antonii, abbatia suas omnes terras in finibus pagi *Héricourt* sitas perdidit, quibus spoliata est a Ludovico-Frederico *de Wurtemberg*, Montis-Beligardi comite, qui sibi jus eas possidendi arrogabat; abbas bona sua lite et judicio persecutus est, monachisque sæpius reclamantibus, duodecim tantum milia francorum, compensationis causa, soluta sunt, quæ profecto pecunia longe infra verum litigiosi prædioli pretium erat[4].

Quo tamen minores abbatiæ opes fiebant, eo majoribus oneribus premebatur. Hieronymo *Coquelin* abbate creato, primum infans Isabella, et posterius Philippus IV abbatiam annuo trium milium et quingentorum scutorum tributo premere conati sunt. Coquelinus eos admonuit vectigalia abbatiæ, media computatione, non summam quindecim milium francorum[5] excedere, demptis quidem impositionibus, atque ita tributum hoc novum vitare potuit.

1. *Canton de Montigny-le-Roi* (*Haute-Marne*).
2. Circiter centum milia francorum nostræ monetæ.
3. D. Grappin, l. IV, 24. — Julius *Finot* acta a tabellione conscripta edidit, in quibus abbatis pretium inter Luxoviensis terræ incolas partitum est. (*Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute-Saône*, 3e série, no 7. Vesoul, 1877, p. 73 et seq.)
4. Besson, *Mémoires historiques sur l'abbaye et la ville de Lure*, p. 105.
5. D. Grappin, l. VII, 4.

Coquelino tamen, qui olim monachus fuerat in abbatia Tullensi Sancti-Mansueti, mandatum erat ut virtutes in veteri Luxoviensi monasterio paulatim labentes rursus suscitaret, et, adhibita sancti Vitani et sancti Hydulphi disciplina, mores corrigeret[1]. Sed bellum a *Richelieu* excitatum abbati, omni cura et opere his inceptis studenti, improvisum accidit, maximas calamitates his regionibus secum afferens. Pars Comitatus quæ ad septentrionem vergit, a militibus Bernardi *de Saxe-Weimar* et comitis *de Grancey*, deinde copiis ducis Lotharingiæ et feri *Gallas* vastata fuit[2]. Ad belli tributa militumque prædationes accessit insuper urbis Luxovii pagorumque vicinorum incolis pestilentia, quæ multos interemit[3]. Denique anno MDCXLIV Luxovium in mœnibus Henricum *de Turenne* recepit[4].

Sed quo magis temporum iniquitatibus abbatis potentia minuebatur, eo pertinacius cives abbatiali potestate se liberare conabantur; itaque, anno MDCXLIII, circumstantibus hostibus, claves unius portarum urbis abbati committere noluerunt[5]. Nequicquam abbas *coquatuor* denuntiavit ut pactioni, anno MDXLVII conjunctæ, obtemperarent; responderunt illi nunquam in præterito tempore, hominum memoria, evenisse ut *coquatuor* abbatibus unam e clavibus urbis committerent. Postea, cum de capella qua-

1. Novemdecim monachi, asperioris vitæ genus edocti, in abbatiam reformandam intromissi sunt, et 19 Februarii 1636, redituum domesticorum inter fratres abbatemque partitio facta est. Ea peracta reformatione, monachorum numerus Luxovii crevit. Cf. *Gallia christiana*, XV, 147.

2. Cf. de Piépape, *op. cit.;* des Robert, *Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar, en Franche-Comté, etc.*

3. Anno 1636, Luxovienses monachi quadraginta librarum ad abbatiæ fa miliarem, peste raptum, humandum, cuidam Nicolao *Desté* solvisse dicuntur. D. Grappin, l. VII, 8. Tantum anno 163?. Luxovienses incolæ pro bello quadraginta milia librarum contulerunt. *Archives de Luxeuil*, FF, 39.

4. De Piépape, II, 170; *Articles accordez à la ville de Luxeuil par Monsieur le Mareschal de Turenne, le* 4e *avril* 1644. Archives de Luxeuil, EE, 8, et Musée des archives départementales, nº 158.

5. *Registre des délibérations du corps municipal de Luxeuil*, die 18 Januarii 1643. — Paucis ante annis, Luxovienses scabini de eadem re duos Vesulini causidicos consuluerant, et abbati urbis claves committere abnuerant. *Ibid.*, die 18 Februarii 1633.

dam, injussu abbatis, a civibus in ædibus municipalibus constructa ageretur, capella quidem decreto senatus Dolensis eversa est[1], sed, invito abbate, senatus simul *coquatuor* jus res civiles tractandi imprimisque disciplinæ urbis consulendi retinere jusserat[2].

Cum denique prior Joannes-Baptista *Clerc*, Hieronymi *Coquelin* successor, in ecclesia metropolitana Vesuntionis abbas consecratus esset, et ab archiepiscopo mitram et baculum pastoralem accepisset, rediens Luxovii portas clausas invenit, quibus patefaciendis cives non ante annuerant quam abbas sacramentum dedisset se nihil unquam contra civium privilegia facturum[3].

1. Die 17 Januarixi 1647. *Archl.ives de Lueui*
2. *Ibid.*, FF, 27 (die 21 Julii 1643).
3. Bibliothèque nationale, *collection Moreau*, 869, fol. 414 et seq.; *Cartulaire de Luxeuil*, f° 469. — Joannes-Baptista *Clerc* a Luxoviensibus civibus, die 30 Nov. 1652, ut lantea Franciscus *Bonvaot*, acceptus est. Vide supra, p. 71, n. 1.

CAPUT VIII

DE EXTREMIS ABBATIÆ TEMPORIBUS

Supervacuum est referre quibus temporibus Comitatum, armis Ludovici XIV subactum primum anno MDCLXVIII, rursus copiæ Gallicæ anno MDCLXXIV occupaverint. Marchio *de Renel,* bailliviam superiorem subigere jussus, sine ulla dimicatione Luxovio, die XXVI Junii MDCLXXIV, potitus est[1].

Tum, magis quam cum maxime necesse erit abbatia de juribus regalibus detinendis contendat. Nam adversantibus magis atque magis incolis, leve vectigal de singulis focis exigendum ad impensas itineris, quod Romam perrexerat, persolvendas abbati Carolo II *de Beauffremont*[2], anno MDCLXXXI, negatum est[3].

Ceterum antiquo illo quatuor virorum magistratu suppresso, die XXVIII Augusti MDCXCII, mox sequendum erat ut monachorum, apud quos *coquatuor* sacramentum dicebant, potestas et dominatio labefieret. Nihil aliud abbatiæ ad servandam auctoritatem relinquebatur nisi ut officia municipalia, a rege instituta, emeret, quæ quidem

1. De Luxovii deditione, vide Dey, 5e *Mémoire*, p. 349 et seq.; de Piépape, II, 436.
2. Carolus *de Beauffremont* LXXXIII Luxoviensis abbas, Johannis-Baptistæ *de Beauffremont,* suo fratri, successit, qui abbatiæ ab anno 1671 usque ad annum 1680 præfuit.
3. Archives de Luxeuil, FF, 11 — Benedictini autem, ut primum occasio data est, Luxoviensibus scabinis et civibus adversari et eos exagitare tentaverunt; non semel, annis 1682, 1694 et 1717, stagno vicino exhausto thermas obruerunt, quod multas lites effecit, quandiu stagnum in pratum non mutatum esset. Cf. Delacroix, *Luxeuil*, p. 67.

a monachis neglecta, urbs antecedens pretio sex milium francorum sibi comparavit.

Monachi igitur, quibus ne attingere quidem res urbis communes licebat, cælum ac terras miscere, societatemque cum Bisuntino archiepiscopo, eadem in urbe *Gy* perpesso, conjungere. Res prospere successit, nam ex decreto regii concilii die X Novembris MDCXCIII habito, municipalia officia nuper creata sublata sunt, edictumque est ne prioris status commutatio fieret, ea tamen lege ut abbas, tanquam dominus, sex milia librarum cum duobus assibus per singulas libras, seu sex milia et sexcentas libras penderet[1]. Monachi autem cum abbate consentientes pecuniam totam, tertiam scilicet pro sua parte, duasque ceteras partes pro abbate, numerare polliciti sunt, dummodo abbas in mensam conventualem bona mensæ abbatialis inferret, ita ut pecunia quæ ex iis rediret, pro fenore summæ ab abbate susceptæ valeret.

Abbas vero *de Beauffremont* non diu moratus est quin perciperet se quotannis CCXX librarum[2] jacturam facturum esse ad damnum nullius momenti vitandum. Ceteroquin Luxovii cives abbati, officii *majoris* occupandi gratia, mille francos et partem murorum vetustate cadentium, quorum fossis ad hortos conventus augendos liceret uti, se daturos proponebant. Qua de re se cum civibus agere velle abbas, per litteras die XXV Octobris anni MDCC datas, haud dissimulavit. In tali discrimine monachi magnopere nisi sunt ut damnum sibi illatum declinarent ; ergo die XVIII Decembris ejusdem anni nuntiant se omnibus intercedere quæcumque abbas contra illud regis decretum ex quo majoria exstincta esset, vel fecisset jam, vel facere vellet ; præterea notum illi faciunt abbatem sine mona-

1. Archives de Luxeuil, FF, 12.
2. Quæ summa fenus erat pecuniæ ad municipalia officia solvenda impensæ.

chorum consensu nullam rem tractare posse, præsertim cum de privatis denariis suis tertiam *majoris* officii partem annumeravissent; addebant se ad terras pignori datas illi reddendas esse paratos. Eadem quatuor viris a monachis significata sunt. Sed abbas nihilominus in consilio cum Luxoviensibus civibus tractandi perseverabat. Itaque cum dominus *de Bernage*, provinciæ præfectus, adhibita auctoritate sua, his rebus tractandis faveret, monachi cum abbate et Luxoviensibus civibus transigere, fœdusque, die XXIII Maii MDCCIII, sancire coacti sunt[1].

Concessis quibusdam commodis, abbas monachique urbis majori et scabinis jus de omnibus delictis facinoribusque, in territorio urbis admissis, primo judicio cognoscendi relinquebant; sed si appellatio interponeretur, res ad baillivum ab abbate designatum deferri deberet; de delictis vero facinoribusve quæ in cœnobio et ejus appendicibus, silvis fundisve committerentur, cognoscere haud liceret. Abbati partes duas mulctarum edictarum, tertiam urbi obvenire placeret.

Quo in fœdere, jus dicendi de delictis extra muros commissis, ex infinito tempore ab abbate possessum, et a monacho quodam, præpositi nomine, exercitum, silebatur. Paulo post, die XXI Maii anni MDCCXIII, Luxovienses cives jus illud, pecunia redemptum, ad majorem suum detulerunt[2].

Res eodem statu usque ad annum MDCCXXVI manserunt. Sed provinciæ præfectus, die XIX Decembris hujus anni, præscripta anno MDCLVII edicta Luxoviensibus

---

1. *Archives de Luxeuil*, BB, 15. Hoc fœdus, a regio concilio die 21 Augusti ejusdem anni sancitum est. — « Sous l'empire de cette réglementation, le corps de ville ou magistrat, élu pour un an, fut composé d'un maire, de deux échevins, le maire de l'année précédente étant de droit premier échevin, de neuf conseillers, d'un syndic-receveur et d'un secrétaire-greffier. » Dey, 1er *Mémoire*, p. 26.
2. Dey, 3e *Mémoire*, p. 60.

civibus imposuit, statuitque municipales officiarios novem in posterum futuros : majorem scilicet unum, duos scabinos sexque consiliarios[1] ; majorem vero et scabinos magistratus unum in annum gesturos. Attamen præfectus, prætenta causa quod major, ob rerum usum in officio gerendo acquisitum, plurimum incolis proficeret si magistratum continuaret, nullam moram interposuit quin officiarii municipales imperium majori *Breton d'Amblans* et scabino *Pigeot* prorogare juberentur ; quin imo alterius scabini nomen prædictis officiariis designavit, ex quo intelligi poterat quantopere administrandæ urbi consulere vellet[2].

In litteris vero, quas supra memoravimus, id non agebatur quonam modo abbas et municipales officiarii inter se viverent. Sed dum abbas in eo, quod anno MDCCIII transactum erat, stare volebat, major et scabini contra se auctoritate abbatiali liberari vehementer cupiebant, unde secutum est ut, sæculo vertente, controversiæ multæ orerentur. Accepimus enim, in anno MDCCXLIX, abbatis baillivum jusjurandum novi majoris, *Pigeot,* a præfecti subdelegato collocati, non recepisse[3].

Tum abbatiæ præerat Ludovicus Aynardus *de Clermont-Tonnerre,* qui vix undeviginti annos natus, in hoc beneficium, anno MDCCXLIII, lectus erat[4]. Haud scio an ille, quippe qui ex nobili inter omnes regni domo ortus esset, parum officiose cum Luxovii civibus se gesserit, at profecto animos omnium sive arrogantia sive pertinacia sua ita offendit, ut quotidie lites inter abbatiam et urbem, idque de minimis rebus, orerentur. Modo enim complures

---

1. Archives de Luxeuil, BB, 14.

2. Hæ litteræ die 26 Dec. 1727 scriptæ sunt. Hæc adhuc scribebat præfectus : « Je vous recommande plus d'union que par le passé ; vous devez vivre ensemble en bons confrères et en gens qui doivent agir de concert pour le bien public... » *Archives de Luxeuil,* BB, 14.

3. *Ibid.*

4. Renato *de Rohan-Soubise* (1741-1743) Aynardus *de Clermont-Tonnerre* successit.

annos de puteo quodam vel de bannali furno agitur; modo officiarii municipales ab abbate jus venandi omnibus civibus frustra expostulant; rursusque abbati jus eminagii ceteraque jura negant quibus omni tempore abbas usus erat [1]. Utrinque libelli nonnulli, etiam maxima verborum atrocitate [2], in vulgus emittuntur, donec abbas, provinciæ præfecto et Dolensi senatu parum illi faventibus, adductus est ut transigeret, atque jus municipalibus officiariis per se ipsos silvas communes curandi et delicta ibi commissa judicandi tribueret; quid quod, iisdem licebat instituta disciplinamque urbis condere, omniaque in quibus incolæ urbis deliquissent, exceptis tantum monasterii hominibus, cognoscere, deinde venari per omne Luxovii territorium et piscari in omnibus ejusdem territorii fluminibus. Pro his omnibus Luxoviensis major pollicebatur se, statim ut renuntiaretur, in baillivi verba juraturum, sive in domo abbatiali, cum abbas adesset, sive in bailliviæ auditorio, si abesset [3].

In pagis e Luxoviensi terra pendentibus, abbas adhuc omnia domini jura retinuerat. Quinetiam incolæ ibi quam maxime manu mortua premebantur [4]: hoc enim erat proprium in more terræ abbatialis ut subditi omnes sese in libertatem, nisi abbate ipso manumittente, asserere non possent; adde quod ne relinquere quidem Luxoviensem terram, invito abbate, iisdem licebat. Nec etiam ascendentibus jus hereditatis concedebatur: patrem dico, qui filium

---

1. Archives de Luxeuil, FF, 33 et 34; BB, 12, fol. 29 et 80.

2. In libello quodam, die 28 Julii scripto, municipales officiarii hæc scribebant : « Les Bénédictins... sont des possesseurs qui n'ont d'autres titres que la misère et la crédulité des temps passés, desquels ils ont su profiter sans avoir mis jusqu'à présent un frein à leur insatiable cupidité. » *Archives de Luxeuil*, C, 3.

3. 13 Octobris 1766. *Ibid.*, FF, 28.

4. Cf. Finot, *Études sur la mainmorte dans le bailliage d'Amont aux* XIII^e^, XIV^e^ *et* XV^e^ *siècles* (Bulletin de la Société d'agriculture de la Haute-Saône, 1881) et *La Mainmorte dans la terre de l'abbaye de Luxeuil* (Nouvelle Revue historique de droit français, 1880).

fundo quodam vel suppellectile dotatum in matrimonio locaverat, non hereditatem ex eo sine posteris mortuo nuncupare posse, omnia contra abbati obvenire. Postremo forismaritagium[1], quod nunquam in reliqua provincia viguerat, in terra Luxoviensi exercebatur.

Julius *Finot* abbati *de Clermont-Tonnerre* putat in animo fuisse subditos suos ea turpissima servitute liberare[2]. Plurimum abest ut huic sententiæ assentiamur, præsertim cum alacritatem abbatis ad litigandum notam habeamus. Constat enim Aynardum *de Clermont-Tonnerre* primis in annis ab omnibus suis manus mortuæ hominibus, quidquid exigere sibi licitum esset, expoposcisse, et gravissimam olim disciplinam, sub suis antecessoribus, ut videtur, lapsam, refovisse, nedum illorum condicionem meliorem facere voluisset.

Julius *Finot*[3] in mentionem litis cujusdam in senatu Vesuntionensi anno MDCCLXXIII pendentis incidit, quæ quidem decem annis ante orta erat. Senatus enim ex decreto die XIV Decembris MDCCLXIII statuto, mandavit summo legato bailliviæ Vesulini ut decerneret an, jure singulari manus mortuæ in terra Luxoviensi exercito, domino aliquando hereditatem recipere, exclusis ascendentibus, liceret. Vici *Briaucourt* incolæ (qui motus hujus mox in terram omnem Luxoviensem pervasuri auctores fuisse videntur) congregati omnes, die XXXI Martii MDCCLIV, in forum præfati vici, coram tabellione expo-

1. « Les filles mainmortables qui se marient et suivent leurs maris ne peuvent retourner gésir le jour de leurs noces au meix de leurs pères et mères pour avoir part à leurs successions, mais elles en seront exclues pour toujours, à moins que le seigneur abbé n'y donne son exprès consentement. » *Art.* 5 *des coutumes particulières de la seigneurie de Luxeuil.* (Finot, *La Mainmorte dans la terre de l'abbaye de Luxeuil*, p. 7.)

2. « En 1775..., M. de Clermont-Tonnerre, homme éclairé et accessible à l'influence de son siècle, conçut le généreux dessein d'affranchir de la mainmorte tous les habitants de la terre abbatiale soumis encore à cette dégradante servitude... » *Ibid.*, p. 6.

3. *Ibid.*, p. 8.

suerunt talia nunquam, ex omnium memoria, ab hominibus exacta fuisse; deinde cuidam de suis vicem suam demandaverunt in proximo conventu mox ad Furnum-Rubrum, Bruscæ[1], habendo, quo incolæ vicorum e Luxovio pendentium ad tractandas res suas convenire solebant[2].

Sed, sive desidia ceterorum paganorum, sive metu[3], conventus ille, annis post sex tantum, die XXII Februarii MDCCLXX, habitus est[4]. Quo die, legati omnium vicorum ad Furnum-Rubrum conjuncti, de injuriis ab abbate sibi illatis solenniter expostulavere, consiliumque usque ad extremum adversandi se cepisse professi sunt[5].

Paulo post, anno MDCCLXXV, Aynardus *de Clermont-Tonnerre,* non tam certe officii causa erga subditos suos quam ad servanda beneficii sui vectigalia, operam dedit ut tributa propter quæ exigenda tot controversiæ suscitarentur, commutaret sive pro aliis præstationibus minus inju-

1. Gallice *Breuches,* prope Luxovium.
2. Archives de Luxeuil, FF, 28.
3. In libello, quod aliquis nempe e Luxoviensibus civibus scripsit, servi et omnes manus mortuæ homines vehementer hortati sunt ut abbatiale jugum excuterent. *Ibid.*
4. Incolæ Luxoviensis terræ vicorum mandatarios suos ab 8 Januarii ad 21 Februarii 1770 elegerunt.
5. « ... Ont dit, représenté, discuté et agité que depuis plusieurs années on leur suscite en général et en particulier de la part de messire Jean-Louis Aynard, comte de Clermont-Tonnerre..., différents procès et difficultés sur plusieurs objets, droits et prétentions bizarres, extraordinaires, hors du droit commun, insolites, tels que le droit de guet et garde, une prestation d'œufs vis-à-vis certaines communautés et aussi le droit de formariage, en vertu duquel on prétendait les contraindre non seulement à ne pouvoir se marier et aller résider hors de la terre, mais encore à ne pouvoir aller prendre homme ou femme hors de la terre pour l'y amener résider; tel encore que la généralité de mainmorte que prétend mondit sieur l'abbé, suivant laquelle leurs communaux ainsi que les vignes et les étangs qui ont toujours esté de franchise se trouveroient mainmortables; tel enfin que la restriction à leur liberté de vendre leurs fonds... Lesdits habitants cy-comparants... ont délibéré, statué et arrêté d'intervenir pour et au nom de la généralité desdits habitants dans les procès intentés de la part de mondit sieur l'abbé ou de son procureur fiscal..., y combattre surtout la généralité de mainmorte, soutenir la franchise des communaux ainsi que des vignes, des étangs et de plusieurs autres fonds qui sont dans ladite terre, défendre leur liberté de vendre lorsqu'ils ont enfants vivants..., enfin déterminer une fois pour toutes quels sont les droits et fixer en quoi consiste la mainmorte particulière de la terre de Luxeuil, s'il y en a de particulière... » *Archives de Luxeuil,* FF, 28.

riosis, sive pro fructu silvarum communium. Quinetiam, ut subditis onus eximeret, et simul abbatiæ damna resarciret, censebat prioratum Fontanensem, a Luxoviensi abbatia tertio decimo sæculo detractum[1], in unum cum illa contrahendum esse; quæ postulatio, ad regem missa, faventibus quamvis præfecti subdelegato et præfecto ipso, non prospere successit[2].

Mox autem, decreto mense Augusto anni MDCCLXXIX facto, jus manus mortuæ in regiis possessionibus, jusque prosecutionis in servos hominesque manus mortuæ ubique tollebatur. Tum Luxoviensis abbas omni ope atque opere nisus est ut subditos suos liberaret, sed facere non potuit ut decreto supradicto, idcirco quia id tabulis senatus Vesuntionensis haud mandatum fuerat, obtemperaretur[3]. Quapropter abbas, spe subditos omnes suos liberandi amissa, studuit fœderibus singulatim jungendis cum vicis qui se ab omni jure manus mortuæ expedire cuperent.

Ergo, die V Octobris MDCCLXXXII, cum incolis Sancti-Valberti et *Ainvelle* jam pactionem fecit, ex qua convenerat hos pro libertate accipienda sex milia, illos quinque milia librarum et quingentas ex venditis silvis soluturos. Duo præterea ejusmodi fœdera, alterum cum incolis vici *Froideconche* die XV Septembris MDCCLXXXVIII, alterum cum incolis vici *Esboz-Brest,* die XXVIII Septembris ejusdem anni pacta fuerunt. Provinciæ præfectus, *Caumartin de Saint-Ange,* dum pactiones illas ad regni ministrum tradit, eas tantum, si rex assentiretur, valere posse nuntiabat[4].

Sed tempus novum manus mortuæ hominibus in terra Luxoviensi jam propinquabat. Etenim quantum isti valde

---

1. Cf. Finot, *op. cit.,* p. 15 et seq.
2. *Ibid.,* p. 25 et seq.
3. *Ibid.,* p. 34.
4. Archives de Luxeuil, C, 4; Finot, p. 35 et seq.

miseri et tamdiu oppressi, commoti sint, auditis iis quæ Parisiis, die XIV Julii MDCCLXXXIX, acta fuerunt, notum est[1]. Incolæ pagorum e terra Luxoviensi pendentium, a die XIX usque ad XXII ejusdem mensis, grangiis abbatiæ combustis, Luxovium confestim irruerunt ad expugnandam abbatiam, scriptaque inflammanda quibus freti abbates sibi jus incolas vexandi arrogabant. Nocte diei IV, mense Augusto, hæc omnia comprobata sunt, atque abbas Aynardus *de Clermont-Tonnerre* monasterium Luxoviense die VII Julii MDCCXC in perpetuum reliquit[2].

1. Jam extremo anno 1788, cum in provinciis conventus edicti essent, Luxovienses cives, initium facientes, audenter regem his verbis alloquebantur: « Nous le savons, Sire, les services importants que le clergé et la noblesse ont rendus et continuent de rendre à l'État et à la religion méritent que ces deux ordres ne soient pas confondus avec le tiers état ; il est juste d'ailleurs de laisser un aliment à l'émulation des races futures. Mais peuvent-ils espérer que votre justice souffrira davantage ces privilèges usurpés dans l'origine, abusifs dans leur possession, inconciliables avec nos mœurs, contraires aux principes d'un sage gouvernement et destructeurs de la concorde qui doit régner entre tous les membres de la grande famille dont Votre Majesté est l'auguste chef... Nous ne pouvons cacher à Votre Majesté que la mainmorte, ce monstre dont vous voudriez purger votre royaume, n'était pas si odieuse dans son origine qu'elle l'est aujourd'hui... » Cf. *Les Fédérations dans la Haute-Saône* (*Révolution française*, t. XIV, p. 878).

2. Vide Taine, *La Révolution*, I, 100; de Beauséjour, *Les Derniers Jours de l'abbaye de Luxeuil* (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1889).

EPILOGUS

Ex iis vero quæ supra diximus, satis apparet, ut nobis videtur, abbatiam Luxoviensem nonnullas partes in comitatus Burgundiæ historia egisse.

Juvantibus Columbani et primorum abbatum virtutibus et fama, mature illa nostrorum regum et Summorum Pontificum donis referta est, et non in iis solum quæ ad temporale pertinebant multis privilegiis ornata, sed in iis etiam quæ ad spirituale attinebant, egregiis immunitatibus donata; attamen, Merovingica et Carolingica ætate, Galliæ principibus semper obnoxia fuit. Sed cum, x° et xi° sæculo, in feuda innumera Gallia divisa est, paulatim magnam et supremam auctoritatem in proximos Luxovio locos exercuisse abbates videntur; quæ quidem mutatio eo facilius effecta est quod Luxoviense monasterium in montuosa regione, extremis Lotharingiæ et Burgundiæ finibus, id est procul a ducum regumque sedibus, ædificabatur; ergo, quod præcipue notandum est, Luxoviensis abbatia, utpote quæ a sæculo xi° ad sæculum xiiim tantum Imperatoribus paruerit, eisdemque longius distantibus quam ut jugo illam premerent, si non jure at saltem reipsa libera exstitit. Sed invidia aliquot vicinorum baronum jurgiisque ab iis excitatis factum est ut, omnibus solutis turbatisque, auxilium a sæculari imperio petere conaretur: custodes et patronos invicem Lotharingiæ comites et Barrensem et Campaniensem, deinde Franciæ reges sibi comparavit, donec ex fœdere apud Atrebates, xv° sæculo, sancito in fidem Burgundiæ ducis recepta est. Post ducis Caroli Temerarii mortem,

Franciæ reges et Imperatores per breve tempus de Luxoviensis terræ tutela certaverunt, quæ postea Imperatorum, simul Burgundiæ comitum, sine controversia fuit; mox deinde, Carolo quinto regnante, Luxoviense territorium cum Comitatu junctum perpessum est eadem quæ Comitatus.

Abbates tamen in eo territorio regalium jurum, quæ legitime possidebant, summam semper retinuerunt; cives quidem urbis Luxovii non diu morati sunt quin jugum excuterent, et, quatuor viris scabinisve hortantibus, pertinaciter et prospere de acquirendis aut retinendis privilegiis suis contenderent. Pagorum contra vicinorum incolæ, usque ad annum MDCCLXXXIX, sub gravissimo abbatum dominatu permanserunt: illam finem tristissimam habuit abbatia, dum undique miserorum tamdiu oppressorum indignatio clamoresque circum erumpunt.

Vidi ac perlegi :

Nanceii, a. d. X Kal. Sept. ann. MDCCCXCIII.

Decanus in Facultate litterarum Nanceiensi,

Æ. KRANTZ.

Typis mandetur.

Rector Academiæ Nanceiensis,

A. GASQUET.

APPENDICES

APPENDIX I

Traité de pariage entre le comte de Champagne et l'abbé de Luxeul du 26 juillet 1258, copie sur parchemin collationnée au Parlement séant à Dôle le 11 mars 1500 (*Archives nationales*, Q[1] 998; *Archives de la Haute-Saône*, Supp. H, 6).

Nos Theobaldus, Dei gratia Rex Navarræ et Comes Campaniæ, notum facimus universis quod religiosi viri, abbas et conventus Luxoviensis ecclesiæ, pensata utilitate dictæ ecclesiæ suæ, donaverunt et concesserunt in perpetuum nobis et successoribus nostris qui nobis succedent in comitatu Campaniæ medietatem talliarum et emendarum terræ dictæ ecclesiæ suæ Luxoviensis, videlicet apud Luxovium, Frigidas Conchas, Sanctum Salvatorem, Ailloncourt, Pomoy, Vellemenfroy, Capellam, Baudoncourt, Ehuns, Villarium, Abelcourt, Briaucourt, Ainvelle, Bancegney, Anjeux, Bruscam, Sanctum Valbertum, Nuregum, Bouhans, Villotte, Amblans, Sanctum Brixium, Rovillers, Ferrieres, Feceium, Sanctam Mariam in Quercu, Ameiges, La Bruyeres, Bruchotte, Raddon, Quers, Citers, Vauraignes, Monstereolum super Sonam, Provanchieres, Vaudoncourt, Boulegneville, Fontanas, Moilleroncourt, Betoncourt, Corbenay et apud Soerias prope Firmitatem[1];

Item dicti abbas et conventus donaverunt nobis et successoribus nostris prædictam medietatem ventæ et medietatem minagii de Luxovio;

Item medietatem subventionum quas dictus abbas et successores sui habent vel habere debent in burgensibus Luxoviensibus in novitate creationis abbatis, vel ex aliis causis sicut est hactenus consuetum;

Item medietatem reddituum et proventuum aquarum et nemorum terræ supra dictæ;

1. Gallice *La Ferté-sur-Amance* (*Haute-Marne*).

Justitiam tenebunt simul et exercebunt abbas, si voluerit, vel unus ex parte sua et alius ex parte nostra : de emenda vero, unus sine altero nihil poterit remittere. Qui erit ex parte nostra jurabit fidelitatem abbati vel mandato suo, et qui erit ex parte abbatis jurabit fidelitatem similiter nobis vel mandato nostro. Si quis vero eorum qui justitiam tenebunt aliquod munus vel servitium ab aliquo locorum prædictorum, exceptis muneribus in cibariis et potibus, receperit, medietatem parti alteri reddere tenebitur ;

Item abbas sine consensu vel mandato nostro, nec nos sine consensu dicti abbatis vel mandati sui, similiter aut aliquis pro nobis vel nomine nostro ab hominibus prædictorum locorum per rogatum, per preces, per minas, vel per modum alium aliquem, vel gratis aliquid petere, recipere, vel exigere non poterit, nec debebit; quod si forte aliquid receptum vel exactum fuerit, per medium dividatur ;

Ecclesiæ decimæ, census molendinarii, furni constructi, grangiæ cum omnibus appenditiis suis et cetera omnia ad jam dictam ecclesiam Luxoviensem spectantia ipsi abbati et ecclesiæ suæ (nobis et successoribus nostris nulla portione contingente) sicut prius integraliter remanebunt. In furnis vero et molendinis de novo construendis dicti abbas et conventus medietatem habebunt, et nos aliam medietatem ;

Jura et consuetudines loci servabuntur sicut fuerunt hactenus observata , nisi forte aliqua de consensu dicti abbatis ex una parte et a nostro ex altera innovata fuerint vel mutata.

Villici dictæ terræ qui villicationes et qui officia obtinent jure hereditario, et servientes ecclesiæ, eas sicut hactenus possidebunt, nisi deliquerint in aliquo per quod debeant villicationes seu officia amittere per judicium. Alii vero villici seu ministri dictæ terræ qui per abbatem instituebantur et destituebantur, de consensu communi instituentur et destituentur. Et cum aliqui in jure litigaverint, baillivus, seu aliquis qui loco nostri ibidem fuerit, non poterit esse advocatus in causa nec in consilio partis alterius, vel consilium parti alteri accommodare.

Talliæ fient ex consensu dicti abbatis vel mandati sui, et nostro vel mandati nostri.

Nos vel successores nostri prædicti, vel aliquis nomine nostro

in villis, castris, sive locis nostris quæ ad præsens possidemus, nec in ipsis locis in quibus manent homines ad dictam ecclesiam Luxoviensem spectantes nullo modo poterimus retinere.

Pro recompensatione dictæ donationis et concessionis, nos, et successores nostri qui in dicto comitatu Campaniæ nobis succedent, tenebimur abbatem, monachos et res eorum, homines et res eorum, et omnia jura prædictorum locorum ab omni injuria seu violentia defendere, conservare cum appenditiis suis sicut nostra propria contra omnes.

Item nos vel aliquis comitum Campaniæ res, bona, sive jura per donationes et concessiones prædictis nobis acquisita alienare, vel aliquo modo extra manum nostram ponere non poterimus nec debebimus, sed nos et quicumque comes Campaniæ fuerit, prædicta ab abbate et conventu nobis concessa semper in manu nostra propria tenebimus.

Præterea nos, vel successores nostri prædicti, in dicta terra ecclesiæ Luxoviensis poterimus construere castrum unum vel duo, sive duas fortalitias, vel usque ad quatuor, et dicti abbas et conventus medietatem fructuum, reddituum sive proventuum, cum ecclesiæ decimis quæ erunt ipsorum, præcipua percipient et habebunt et nos aliam medietatem. Et si castra vel fortalitias in prædictis locis construxerimus, abbas vel successores sui domum in quolibet ædificare poterunt et debebunt, si suæ placuerit voluntati.

Item si nos vel successores nostri prædicti infra fines villarum prædictarum, vel in ipsis villis in quibus ecclesia Luxoviensis habet aliquam portionem, aliquid immobile emerimus, dicti abbas et conventus medietatem in prædictis habebunt et nos aliam medietatem, et dicti abbas et conventus medietatem pretii solvere tenebuntur et vice versa. Si in prædictis locis abbas et conventus aliquid immobile emerint, nos medietatem habebimus et medietatem pretii solvere tenebimur.

Et nos, et qui pro tempore fuerint comites Campaniæ, jurare tenebimur, tactis sacrosanctis Evangeliis, in præsentia dicti abbatis vel mandati sui ad recipiendum juramentum nomine abbatis deputati, infra sex menses postquam ab eodem abbate per nuntium vel per litteras super hoc fuerimus requisiti, quod fideles erimus

ecclesiæ, abbati et conventui Luxoviensi, et quod omnia supradicta fideliter observabimus. Dictum autem juramentum nos et successores nostri comites Campaniæ facere tenebimur ubicumque fuerimus super hoc requisiti, vel in loco competenti infra dictos sex menses a nobis vel a dictis comitibus assignando, videlicet Trecis vel in aliquo loco non magis distante a villa Luxoviensi. Et similiter dictus abbas et successores sui jurare tenebuntur fidelitatem nobis et dictis comitibus successoribus nostris infra sex menses similiter cum a nobis vel mandato nostro vel a dictis comitibus requisiti fuerint. Si vero juramentum prædictum nos vel aliquis comitum Campaniæ infra dictos sex menses facere recusaverimus, omnes fructus et proventus quos nos et prædicti comites per donationes et concessiones prædictas nobis acquisiverimus, ipsius abbatis et conventus erunt, donec nos vel prædicti comites prædictum fecerimus juramentum. Post præstitum juramentum, fructus et proventus post modum venientes habebimus sicut prius.

Baillivi sive ministri qui a nobis vel a quocumque comite Campaniensi apud Luxovium et ad terram Luxoviensis ecclesiæ transmittentur similiter jurabunt quod fideles erunt abbati et conventui et ecclesiæ Luxoviensi, et quod abbatem, monachos et res eorum, homines locorum prædictorum et res eorum et omnia jura ecclesiæ Luxoviensis infra fines sive metas villarum dictæ Societatis existentia defendent pro posse suo fideliter contra omnes. In cujus rei testimonium et roboris firmitatem præsentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum et datum in crastino Beati Jacobi apostoli, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo.

APPENDIX II

Compte en forme de terrier contenant la déclaration de plusieurs droits royaux deüs en plusieurs lieux du comté de Bourgogne, comme à Vesoul..., Luxeul, etc., lesquels droits consistent en bled, avoine, vin, cire, poules, chaux à bastir, tuiles, cens, tailles, redevances et autres droits qui appartiennent au Roy, lesquels sont compris sous autant de différents chapitres de recette desdits droits en 1460 (*Bibliothèque nationale*, Mss., *182 Colbert*, n° 2).

LUXEUL

Des rentes et revenus appartenans à la garde de l'Église, ville et terre de Luxeul, laquelle garde ensemble les rentes et revenus y appartenans a esté baillée et transportée par le Roy à mondit Seigneur par le traité de la paix générale faite et conclue à Arras entre le Roy et mondit Seigneur, au mois de septembre l'an mil quatre cens trente cinq, lesquelles rentes et revenus mondit Seigneur a mis à son domaine au comté de Bourgogne, et a voulu et ordonne icelles rentes et revenus estre levez et receus par son trésorier de Vesoul pour en faire recepte et depence à son profit comme il peut apparoir par lettres patentes de mondit Seigneur données en sa ville d'Arras le quinzième jour d'octobre mil quatre cens trente cinq, lesquelles lettres sont demeurées et retenues en la Chambre des comptes de mondit Seigneur à Dijon, et d'icelles a esté envoyée copie audit trésorier collationnée de la Chambre desdits comptes, par vertu desquelles lettres iceluy trésorier a receu les rentes et revenus appartenans à icelle garde dudit Luxeul et pour l'an de ce compte finy au dernier jour de septembre 1461, en a receu les partis qui s'en suivent :

. . . .

1° *Recepte d'argent des rentes et revenus appartenans à mondit seigneur èsquelles Monsieur l'abbé de Luxeul ne prend rien ains autres cy après nommez :*

De la moitié de la prevosté dudit Luxeul amodiée à Perrenin de Chastel pour deux ans commençant au jour de feste de la

Nativité Nostre Dame 1460 et finissant à tel jour, lesdits deux ans révolus, 1462, chacun an pour 50 livres estevenans appart par certification cy rendue suyvant cy apres pour toute la terre ; pour ce icy pour l'an de ce compte et première année de ladite amodiation . . . . 50 livres estevenans.

Des habitants de Soyères près de Coyffy qui doivent chacun an aux termes de Pasques et de Noel 18 livres tournois pour certaines rentes appelées eschiefs, èsquelles le prieur dudit Soyères prend la moitié et mondit seigneur l'autre moitié à cause de ladite garde ; pour ce icy pour lesdits termes de Noel et de Pasques de l'an de ce compte ledit tresorier n'a receu que 5 francs pour ce que Messieurs des Comptes les ont remis, veüe leur pauvreté et qu'ils sont en petit nombre, pour ce que le lieu a esté destruit ès guerres, auxdits 5 francs pour la part de mondit seigneur jusques à leur bon plaisir, appart par leur ordonnance rendue au compte de ceste recepte finy au dernier jour de decembre 1458 ; pour ce icy. . . . . 9 francs.

Des terres qui furent à feu Perrin David, jadis chastelain de Conflans, et de Jeannot David, frères, séans au finage de Breuches, néant pour ce qu'elles n'ont point esté amodiées pour l'an de ce compte ; ainsi sont demeurez en sombre et n'y a eu aucuns fruicts emplantez, appart par la certification cy devant rendue ; pour ce icy. . . . . Néant.

De la vendue de 10 livres de cire qui estoient deües chacun an de rente au terme de Saint-Martin d'hyver auxdits feus Perrin et Jeannot David au lieu de Briaucourt et ne croissent ne décroissent, et se vend la livre au prix de 3 sols et non plus, valent lesdites 10 livres de cire audit prix, pour ledit terme de Saint-Martin d'hyver 1460, trente sols estevenans ; appart comme dessus. . . . . 30 sols estevenans.

Des habitans de la Ville-Dieu et de Vellorcel, hommes du Commandeur de la Ville-Dieu, lesquels doivent et ont accoustumé de payer chacun an audit terme de Saint-Remy chacun feu 10 engroignes ou valeur de 15 deniers estevenans pour cause de garde qui appartient semblablement à mondit seigneur ; cy pour ledit

terme de l'an de ce present compte pour 64 personnes chefs d'hostel, et 2 vefves femmes tenans feugs qui doivent chacune 5 engroignes, et plus n'en y a eu èsdites villes, qui se monte le tout à la somme de 4 francs 6 gros 8 engroignes; sur quoi a esté rabattu à Henry Faivre pour ses salaires et despens d'avoir relevé lesdites gardes desdites villes la somme de 4 gros, ainsy demeurant pour Monseigneur 4 francs 2 gros 8 engroignes, appart par certification dudit Henry cy rendue ; pour ce icy.

4 fr. 2 gr. 8 engr.

Du louage de l'hostel de mondit Seigneur estant audit Luxeul touchant aux murs de la ville près de la porte de la Courvée qui souloit appartenir au Roy, néant, pour ce qu'il n'a point esté amodié, mais y tient Monseigneur le Maréchaus son estat quand il vient audit Luxeul, appart par certification rendue cy devant ; pour ce icy. . . . . Néant.

2° *Autres rentes muables deües audit Luxeul appartenans à mondit Seigneur par moitié et par indivis avec l'abbé dudit Luxeul.*

De l'éminage dudit Luxeul amodié pour l'an de ce compte finy au dernier jour de septembre 1461 à Pierre Barges dudit lieu comme au plus offrant et dernier enchérisseur parmy la somme de 76 livres estevenans, desquelles mondit Seigneur prend la moitié appart par certification cy devant rendue ; pour ce icy. 36 l. estev.

Du rouage dudit Luxeul amodié pour l'an de ce compte à Jean Curé dudit lieu comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 30 l. estev., partant par moitié et par indivis à mondit Seigneur de Bourgogne et à mondit seigneur l'abbé appart par certification cy devant rendue; pour ce icy. 15 l. estev.

De la saulnerie dudit Luxeul amodiée pour ledit an à Huguenin Chiquart dudit lieu comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 8 l. 10 s. estev., partant par moitié comme dessus et apparant par certification cy devant rendue ; pour ce icy. 4 l. 5 s. estev.

De la boucherie dudit Luxeul, c'est à scavoir des grosses bestes et descentes d'icelles que l'on vend audit Luxeul amodiée pour

l'an de ce present compte audit Huguenin Chiquart comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 16 l. 5 s. estev.; pour ce icy, pour la part de mondit seigneur appart par certification cy devant rendue, pour ce icy . . . . 8 l. 2 s. 6 d.

De la boulangerie dudit Luxeul, c'est à scavoir que tous ceux qui vendent pain à estat doivent chacun un denier chacun samedy, amodiée pour l'an de ce compte à Huguenin Vuillaufrier demeurant audit Luxeul comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 7 l. estev., partant comme dessus pour ce icy pour la part de mondit seigneur . . . . 3 l. 10 s. estev.

De l'aulnage dudit Luxeul, c'est à scavoir le taillage des aulnes et la vente des draps, amodié pour ledit an à Outhenin Garnÿ comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 6 l. estev. comme dessus appart comme devant ; pour ce icy pour la part de mondit seigneur . . . . 3 l. estev.

De la couroiserie dudit Luxeul, c'est à scavoir de la vente des souliers et cuirs que l'on y vend, amodiée pour l'an de ce compte à Vuillemin Gratat demeurant audit Luxeul comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 5 l. 3 s. estev., appart comme devant pour ce icy pour mondit seigneur . . . . 2 l. 11 s. 6 d. estev.

De la vente des bestes que l'on vend aux foires et marchez dudit Luxeul, amodiée pour ledit an à Demougin Fournel, de Pomoy, comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 8 l. estev. apparant et partant comme dessus pour ce icy pour la part de mondit seigneur . . . . 4 l. estev.

De la pelleterie dudit Luxeul amodiée pour ledit an à Regnault Deschamps dudit lieu comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 13 s. estev. apparant comme dessus pour ce icy pour la part de mondit seigneur . . . . 6 s. 6 d. estev.

Du tabellionage dudit Luxeul amodié pour ledit an à Perrin Barges dudit lieu comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour 50 s. estev. apparant comme dessus pour ce icy pour la part de mondit seigneur . . . . 25 s. estev.

Des bans vins dudit Luxeul qui se tiennent deux fois l'an, c'est-à-dire à la Toussaint et à la Pentecoste, néant icy pour ce

qu'ils sont de la prevosté dudit lieu et sont compris en l'amodiation d'icelle ; pour ce icy . . . . Néant.

De la vendue de la paisson des bois communs de la terre dudit Luxeul appartenans pour la moitié par indivis à mondit seigneur de Bourgogne et pour l'autre moitié à mondit seigneur l'abbé, néant icy pour l'an de ce compte pour ce qu'il n'y a eu nulles paissons apparant par certification rendue cy devant ; pour ce.
Néant.

Des habitans dudit Luxeul et qui doivent 100 livres estev. toustes et quantes fois qu'il vient nouvel abbé pour la nouvelle création et pour une fois en son temps seulement dont mondit seigneur a et doit avoir la moitié et ne doivent autre chose auxdits seigneurs, néant icy car le cas n'y est point advenu au temps de ce présent compte ; pour ce. . . . . Néant.

Des grosses amendes escheües, advenues et adjugées audit Luxeul et assises d'illec au temps et an de ce présent compte, néant icy pour ce que ledit trésorier en a tenu compte avec les autres exploits du bailliage d'Amont ; pour ce icy . . . Néant.

3° *Autre recepte de deniers des tailles des hommes de ladite terre de Luxeul èsquelles mondit seigneur prend la moitié avec l'abbé dudit Luxeul.*

Des habitans de la mairie de Villers devant Luxeul pour leurs tailles de Caresme 1460, 11 livres estevenans, et pour leurs tailles de Saint-Michel suivant 1461, 12 livres estevenans appartenans par moitié et par indivis à mondit seigneur et pour l'autre moitié à ladite église de Luxeul ; pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes, pour ce. . . . . 11 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie d'Ehuns pour leurs tailles à eux imposées pour le terme de my Caresme 1460, 4 l. estev. et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 4 l. estev., partant comme dessus pour ce icy pour lesdits deux termes pour mondit seigneur de Bourgogne . . . . 4 l. estev.

Des habitants de la mairie d'Abelcourt pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 12 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 15 l. estev., partant comme dessus pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes . . . . 13 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Breuches pour leurs tailles dudit terme de my Caresme 1460, 21 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 26 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. 23 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Baudoncourt pour leurs tailles dudit terme de my Caresme 1460, 10 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 16 l. estev., partant comme dessus pour ce icy, pour les deux dits termes . . . . 13 l. estev.

Des habitans de la mairie de la Chapelle pour leurs tailles dudit terme de my Caresme 1460, 7 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461., 8 l. estev., partant pour ce icy pour les deux dits termes. . . . . 7 l. 10 s. estev.

Des habitans de le mairie d'Ailloncourt pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 11 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 15 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur . . . . 13 l. estev.

Des habitans de la mairie de Saint-Sauveur pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 12 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 17 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. . . . . 14 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Froideconche pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 14 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 17 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. . . . . 15 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Saint-Vaubert pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 5 l. estev., et pour

leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 6 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur . . . . 5 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Bancegney pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 9 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 12 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. . . . . 10 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Briaucourt pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 10 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461 , 10 l., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. . . . . 10 l. estev.

Des habitans de la mairie d'Ainvelle pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 6 l., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 8 l., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur.

7 l. estev.

Des habitans de la mairie d'Anjeux pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 7 l., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 9 l. estev., èsquelles Estienne de Chastillon, voyer dudit lieu, prend sur les deux parts le tiers et le surplus se part par moitié et par indivis entre mondit seigneur et ladite église, ains demeurant pour mondit seigneur pour les deux termes . . . . 5 l. 6 s. 8 d. estev.

Des habitans de la mairie de Cuves pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 10 s. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 20 s. estev., partant par moitié par indivis entre ladite église et mondit seigneur, pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes. . . . . 15 s. estev.

Des habitans de la mairie de Pomoy pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 12 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 13 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur. . . . . 12 l. 10 s. estev.

*

Des habitans de la mairie de Vellemonfroy pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 12 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 13 l. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est pour ce icy pour mondit seigneur . . . . 12 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie d'Amblans, en laquelle sont comprises les villes de Villotte sous ledit Amblans et de Bouhans pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 29 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 38 l. 15 s., èsquelles tailles mondit seigneur de Bourgogne prend les deux tiers, c'est à scavoir la tierce partie à cause de l'association et donation faite par les religieux, abbé et couvent dudit Luxeul, à feu bonne mémoire Othes, comte de Bourgogne, en l'an de grâce mil deux cens octante et ung, au mois d'aoust, lequel tiers est de la recepte de Montjustin et l'autre tiers à cause de la gardienneté dudit Luxeul naguère transportée et baillée à mondit seigneur de Bourgogne par le roy Charles par le traité de paix fait à Arras ; pour ce icy le tiers desdites tailles appartenant à mondit seigneur à cause de la gardienneté et pour lesdits deux termes . . . . 22 l. 11 s. 8 d.

Des habitans de la mairie de Bruchotte pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 3 l., et pour leur tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 4 l. estev., partant par moitié et par indivis entre ladite église et mondit seigneur de Bourgogne ; pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes . . . . 3 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Gauldey pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 50 sols, et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 3 l., partant par moitié et par indivis entre ladite église et mondit seigneur de Bourgogne ; pour ce icy pour mondit seigneur pour les deux termes . . . . 2 l. 15 s. estev.

Des habitans de la mairie de la Vouherie, pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 40 sols, et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel suivant 1461, 4 l., èsquelles mondit seigneur prend la moitié par indivis à cause de Faulcoi-

gney et l'autre moitié se prent par moitié et par indivis entre luy et mondit seigneur l'abbé de Luxeul ; pour ce icy pour mondit seigneur à cause de ladite gardienneté de Luxeul pour lesdits deux termes . . . . 30 s. estev.

Des habitans de la mairie de Raddon où est comprise la ville de Chapendu, pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 6 l., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461. 12 l. estev., èsquelles Guillaume Doizelleur comme voyer a et prend la moitié, et l'autre moitié se part par indivis entre mondit seigneur et ladite église ; pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes. . . . . 4 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Saint-Bresson, pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 8 l., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 8 l. estev., èsquelles Simon de Saint-Albin a et prend la moitié, et l'autre moitié se part par indivis entre mondit seigneur et ladite église ; pour ce icy pour mondit seigneur pour lesdits deux termes . . . . . 4 l. estev.

Des habitans de la mairie de Rovillers, pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 12 l., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 12 l. estev., èsquelles tailles ledit Simon de Saint-Albin a et prend la moitié et sur l'autre moitié le secrétaire de l'église dudit Luxeul prend le tiers et le demeurant se part par moitié et par indivis entre mondit seigneur et ladite église ; pour ce icy. . . . . 4 l. estev.

Des habitans de la mairie de Corbenay pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 8 francs, et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 10 francs, èsquels mondit seigneur le duc a et prend la moitié et le prieur de Fontaine l'autre moitié ; pour ce icy pour mondit seigneur . . 9 francs.

Des habitans de la mairie de Monstureul-sur-Soone, pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 8 l. estev., et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 10 l. estev., èsquelles Joffroy La Hyre, bailli de Chaumont, seigneur en partie dudit lieu de Monstureul, prend la moitié par indivis et ladite église et mondit seigneur l'autre moitié ; pour ce icy pour mondit seigneur . . . . 4 l. 10 s. estev.

Des habitans de la mairie de Provanchieres pour leurs tailles à eux imposées du terme de my Caresme 1460, 8 francs monnaie de Lorraine, et pour leurs tailles de ladite Saint-Michel 1461, 8 francs dite monnaie, èsquelles tailles Monseigneur de Bar, la dame de Duylley et la dame Catherine de Tournay prennent chacune un quart, et ladite église et mondit sieur de Bourgogne l'autre quart qui se monte à 3 fr. et demi, pour ce pour mondit seigneur 21 gros monnaie que dessus qui valent à monnaie de Bourgogne. 25 s. 1 d.

4° *Autre recepte.*

Des amendes la justice de Soyedrs, néaent, pour ce qu'elles sont comprises en l'amodiation de la prévoté dudit lieu, appart par certification cy devant rendue ; pour ce icy . . . . Néant.

De la mairie de Baudoncourt, néant, pour ce qu'elle est pareillement comprise en l'amodiation de la prévoté, appart comme dessus ; pour ce icy . . . . Néant.

Des amendes de la justice de Fontaine lez ledit Luxeul, néant, pour la cause dessus dite . . . . Néant.

Des amendes des bois et rivières de la terre dudit Luxeul appartenans par moitié par indivis à mondit seigneur de Bourgogne et à mondit seigneur l'abbé dudit Luxeul escheües et advenues et adjugées en la gruyerie d'illec depuis le 1er jour d'octobre 1460 jusques au dernier jour de septembre suivant 1461, rapportées par Guillaume Briancourt, gruyer desdits bois et rivières..., lesquelles amendes icelles ramenées ont valu à la part de mondit seigneur la somme de 4 l. 2 s. 6 d.; cy. . . . . 4 l. 2 s. 6 d.

Du fesnage des bois de Luxeul qui sont petits bois èsquels les habitans dudit lieu ont leur usage, portant par chacun porc un denier et pour une truie une obole ; ledit fesnage a valu pour l'an de ce présent compte pour lesdits deux seigneurs pour 66 porcs masles et pour 16 truies, 74 deniers ; pour ce icy, pour mondit seigneur. . . . . 3 s. 1 d. estev.

Des habitans de Sainte-Marie-en-Chaux lez Luxeul qui doivent chacun an le lendemain de Noel pour leurs affouages chacun feu

2 deniers estev., qui se partent par moitié et par indivis entre mondit seigneur et ladite église, pour ce icy pour 16 feux qui ont esté audit Sainte-Marie en l'an de ce compte et audit terme le lendemain de Noel 1460 . . . . 16 d. estev.

De la vendue de l'herbe des prez de Briaucourt et d'Ainvelle appartenans par moitié et par indivis à mondit seigneur et à ladite église amodiée pour les fenaisons de l'an de ce compte à Simon Prevost, de Luxeul, comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 43 s. 6 d. estev., partant par moitié et par indivis comme dessus; pour ce icy pour mondit seigneur.

21 s. 9 d. estev.

D'un peu de pré estant audit Breuches, appartenant à ladite église et à mondit seigneur par moitié et par indivis, amodié et accensé à Regnault Champel payant chacun an le jour de feste Saint-Martin d'hyver 6 s. estev., partant par moitié et par indivis comme dit est, pour la part de mondit seigneur. . . 3 s. estev.

De la rivière de Bancegney, appartenant auxdits seigneurs chacun par moitié et par indivis, amodiée à Jean Belot dudit lieu comme plus offrant et dernier enchérisseur, pour le prix et somme de 3 francs, partant par moitié et pour mondit seigneur.

27 s. estev.

De la rivière de Briaucourt, appartenant auxdits seigneurs chacun par moitié, amodiée pour un an finy au jour de Saint-Pierre, 22e jour de febvrier 1460 à Vuillaumey de Luxeul comme au plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 3 francs, partant par moitié et pour mondit seigneur . . . . 27 s. estev.

De la rivière de Monstureul-sur-Soone, dez le moulin dudit lieu jusques au ban de Saint-Julien, amodiée pour l'an de ce compte à Henry Jacquot de Gaudoncourt parmy la somme de 4 gros monnoie de Lorraine, dont la moitié compete au seigneur du chasteau dudit lieu et l'autre moitié à mondit seigneur de Bourgogne et à ladite église par moitié, pour ce icy pour mondit seigneur 1 gros monnaie que dessus qui vaut à monnaie de Bourgogne . . . . 3 s.

De la rivière dudit Monstureul dit le Ban, appartenant à ladite

église et à mondit seigneur de Bourgogne par moitié et par indivis, c'est à scavoir dez le lieu dit le Banfroy jusques au moulin de ladite église, néant icy pour ce qu'elle n'a point esté amodiée pour l'an de ce compte et n'a l'on nul trouvé qui l'ait voulu amodier. Pour ce cy . . . . Néant.

Des terres et nouveaux essarts de Fontaine et de Saint-Vaulbert, néant pour ce qu'il n'en a advenu aucun profit en l'an de ce compte. Pour ce . . . . Néant.

Des maires et hommes francs de la terre et seigneurie dudit Luxeul qui doivent présentes de trois ans en trois ans au terme de Saint-Michel, néant icy pour ce qu'elles ne sont pas eschües en ce présent an, ains en l'an de compte précédent. Pour ce. Néant.

De plusieurs autres hommes francs de ladite terre de Luxeul qui doivent pareillement de trois ans en trois ans, néant icy pour les causes cy dessus déclarées. Pour ce . . . . Néant.

Et est à scavoir que mondit seigneur ne prend rien ès dismes morte main, fours ne moulins de ladite terre de Luxeul, excepté ès choses cy-devant déclarées.

APPENDIX III

Traité fait avec M. le Gouverneur de Champagne pour le Roy de France par l'évêque-comte de Toul, comme seigneur de Luxeuil, et les bourgeois et habitants dudit Luxeuil, au comté de Bourgogne, le 26 juin 1479, pour la réduction dudit Luxeuil en l'obéissance du Roy (*Archives de la Côte-d'Or*, B, 11889).

Si après s'ensuivent les poincts et articles du traictié fait avec Monseigneur le gouverneur de Champaigne par religieuse personne Messire Estienne Bevresolz, prevost du monastère Saint-Pierre de Luxeul. Messire Jacques de Champoillon, prieur de Saint-Vaubert, noble homme Jacques de Grachant, Messire Pierre de la Cusine, ad ce commis pour la part de Révérend père en Dieu Messire l'évêque comte de Toul et perpétuel administrateur dudit Luxeul, et Jehan Garnier et Symon Soyard, bourgeoys dudit Luxeul, envoyez par les habitans de ladite ville de Luxeul.

Et premièrement est traictié et accordé que mondit sieur le gouverneur pour et en nom du Roy nostre Seigneur promettra aux mains desdits comis pour la part dudit Révérend en Dieu de bonnement et loyalement garder et deffendre ledit Révérend père en Dieu, ses religieux, villes, terres, successeurs, supotz et subjetz, et les garder de toutes forces et oppressions contre et envers tous comme le demandeur du Roy notre Seigneur. Et lesdits députés semblablement feront serment ès mains de notredit sieur le gouverneur pour et en nom dudit Révérend père en Dieu et ses religieux d'estre bons et loyaulx au Roy et tenir son party envers et contre tous et mesmement contre le duc Maximilien d'Autriche et la duchesse sa femme, et d'estre, demourer envers luy tous, ainsy qu'ilz ont accoustumé d'estre et demourer envers les prédécesseurs Roys de France.

..... Semblablement lesdits Jehan Garnier et Symon Soyard feront serment pour et en nom desdits bourgeois, et joyera le Roy

des rentes et revenus de ladite ville et terre dudit Luxeul a luy appartenans comme ont fait ses prédécesseurs.

Item est taictié et accordé que ledit Révérend père en Dieu demourra en son estre perpetuel administrateur de ladite abbaye dudit Luxeul, joyera des rentes et revenus dudit Luxeul et de la terre y appartenans, des rentes et revenus come il a fait du tems passé. Pourra ledit Révérend père en Dieu et ses gens venir, aller et retourner, séjourner audit Luxeul et en ladite terre seurement et aultre part.

Item que touz estrangiers retraiz en ladite ville de Luxeul après ce qu'ilz auront fait le serment au Roy notre sire ou à son comis pourront aller, venir, seurement séjourner et emporter leurs biens où bon leur semblera come les habitans dudit Luxeul, aller demourer en leurs hostelz ainsy come ils faisoient par audit : moyennant ce ils seront tenuz ayder à supporter les charges desdits de Luxeul.

Item est traictié que ce aucung de ladite ville et terre dudit Luxeul a present soyent en pays estranges en marchandise ou aultrement, ils pourront retourner seurement ensemble leurs biens audit Luxeul en faisant après le serment au Roy comme lesdits bourgeois, pourveu toutes fois qu'ils retourneront lesdits quinze jours à compter du jour allant de ces présentes audit Luxeul ou au plus tard dedans ung moys.

Item est traictié et accordé que les gens de guerre, nobles et aultres, tant de pied que de cheval estans en ladite ville de Luxeul, tous ceulx qui s'en vouldront party et aller hors de ladite ville de Luxeul faire le pourront, saulve leurs biens, corps et bagues, en leur donnant bon et loyal sauconduyt et ceulx qui vouldront demourer seront tenuz de faire le serment au Roy comme lesdits bourgeois.

Item que tous gentilzhommes et gens de guerre estans en ladite ville de Luxeul que ont esté faiz prisonniers par les Francoys et qu'ilz sont eschappez par voye de guerre ou aultrement seront quittez et gardez de voye de fait et ne leur pourra en riens demander sinon par justice.

Item que ce en ladite ville de Luxeul a aucuns gentilzhommes ou aultres des villes ja requestees par mondit sieur le gouverneur

ou aultres cappitaines du Roy que ont faict le serment au Roy retourneront en leur entier et joyront de leurs biens comme par avant faisoyent du conte de Bourgongne.

Item est aussy traictié et accordé auxdits religieux, bourgeois et habitans dudit Luxeul qu'ils seront entretenuz en leurs libertez et franchises anciennes et telles qu'ilz ont accoustumé d'avoir durant les predecesseurs Roys de France contes de Champaigne.

Fait au lieu de Faucogney soubz le seing manuel de nosdits gouverneurs et deputez se dessus nomez, le 26[e] jour de jung l'an 1479.

INDEX

Nanceii, ex typis Berger-Levrault et sodalium.